

IACQVELINE

123



2122



John Frederick Lewis

ex Lib Lud h

Januier.

iii	a		La circuncision nr̃e s.
	b	N	Oct s. estienne.
xi	c	N	Oct s. iehan.
	d	N	Oct des innocens.
xix	e	N	Vigille.
viii	f	Id	La typhaigne.
	g	Id	
xvi	a	Id	Saint lucian.
v	b	Id	
	c	Id	S. guillaume.
xiii	d	Id	Saint machaire
ii	e	Id	
	f	Id	Saint hylaire.
x	g	kl	Saint poncian.
	a	kl	Saint mor.

xviij	b	kl	Sainct marcel.
vij	c	kl	Sainct anthoine.
	d	kl	
xv	e	kl	
iiij	f	kl	Sainct sebastien.
	g	kl	Saincte agnes.
xij	a		Sainct vincent.
i	b	kl	
	c	kl	
ix	d	kl	La conversion s. pol.
	e	kl	
xvij	f	kl	Sainct iulien.
vi	g	kl	S^e agnes seconde.
	a	kl	
xiiij	b	kl	Saincte anne.
iij	c	kl	

KL Feurier.

	d		Saint seuer.
xi	e	N·	La purificatiō nr̄e dāe
xix	f	N·	Saint blaise.
viii	g	N·	
	a	N·	Sainte agathe.
xvi	b	Id	
v	c	Id	
	d	Id	
xiii	e	Id	Sainte apoline.
ii	f	Id	Sainte austreberte.
	g	Id	
x	a	Id	
	b	Id	
xviii	c	kl	Saint valentin.
vii	d	kl	

	e	kl.	S amice iulienne.
xv	f	kl.	
iiii	g	kl.	S amat symeon.
	a	kl.	
xii	b	kl.	
i	c	kl.	S amat victorin.
	d	kl.	La chaiere S pierre.
ix	e	kl.	S amat policarpe.
	f	kl.	S amat mathias.
xvii	g	kl.	
vi	a	kl.	S amat alexandre.
	b	kl.	
xiiii	c	kl.	S amat osuuald.

KL Mars.

iii	d		Sainct aubin.
	e	N·	
xi	f	N·	
	g	N·	Sainct adrien.
xix	a	N·	
viii	b	N·	
	c	N·	S thomas daquin.
xvi	d	Id	
v	e	Id	
	f	Id	
xiii	g	Id	
ii	a	Id	Sainct gregoire.
	b	Id	
x	c	Id	
	d	Id	Sainct longin.

xviii	e	kl'	S ainct hubert
vii	f	kl'	S ainct patris.
	g	kl'	S ainct eduuard.
xv	a	kl'	
iiii	b	kl'	S ainct vulfran.
	c	kl'	S ainct benoist.
xii	d	kl'	
i	e	kl'	S ainct theodore.
	f	kl'	
ix	g	kl'	L anūciaciō nrē dāe.
	a	kl'	
xvii	b	kl'	
vi	c	kl'	S ainct Ragat.
	d	kl'	
xiiii	e	kl'	
iii	f	kl'	

Avril

	g		
[illegible]	a	N·	Marie egipcienne.
	b	N·	
xix	c	N·	Saint ambroise.
viij	d	N·	
xvi	e	Id·	
v	f	Id·	
	g	Id·	
xiij	a	Id·	Saint hue arch.
ij	b	Id·	
	c	Id·	
x	d	Id·	
	e	Id·	
xviij	f	kl·	Saint tyburc.
vij	g	kl·	

xv	a	kl·	Saint iustin.
iiii	b	kl·	
	c	kl·	
xii	d	kl·	Saint marcellin.
i	e	kl·	
	f	kl·	
ix	g	kl·	
	a	kl·	Saint george.
xvii	b	kl·	
vi	c	kl·	Saint marc.
	d	kl·	
xiiii	e	kl·	
iii	f	kl·	Saint vital.
	g	kl·	Saint pierre.
xi	a	kl·	Saint eutrope.

May.

xi	b		S. iaque et S. phe.
	c	N.	Sainct florent.
xix	d	N.	Sainte croix.
viii	e	N.	
	f	N.	
xvi	g	N.	S. iehan porte latine.
v	a	N.	Sainct iuuenal.
	b	Id.	
xiii	c	Id.	Sainct nicolas.
ii	d	Id.	
	e	Id.	Sainct pancrace.
x	f	Id.	
	g	Id.	
xviii	a	Id.	Sainct boniface.
vii	b	Id.	

	c	kl'	Sainct honnore.
xv	d	kl'	
iiij	e	kl'	
	f	kl'	Sainct yues.
xij	g	kl'	
i	a	kl'	Sainct donait
	b	kl'	
ix	c	kl'	Sainct desir.
	d	kl'	
xvij	e	kl'	Sainct urbain.
vi	f	kl'	
	g	kl'	
xiiij	a	kl'	Sainct germain.
iij	b	kl'	Sainct marin.
	c	kl'	
xi	d	kl'	

ii

KL Iuing

	e		Saint iustin.
xix	f	N·	Saint marcellin.
viii	g	N·	
xvi	a	N·	
v	b	N·	Saint boniface.
	c	Id	
xiii	d	Id	
ii	e	Id	Saint godart.
	f	Id	
x	g	Id	Saint vrsin.
·	a	Id	Saint barnabe.
xviii	b	Id	
vii	c	Id	S anthoine de pade.
	d	kl	
xv	e	kl	S constantin.

iiij	f	kl.	S. cir. Se iulite.
	g	kl.	
xij	a	kl.	S ainct marc.
i	b	kl.	S ainct gervais.
	c	kl.	
ix	d	kl.	
	e	kl.	S ainct paulin.
xvij	f	kl.	Vigille.
vi	g	kl.	La nativite S iehan bapte.
	a	kl.	S ainct eloy.
xiiij	b	kl.	S iehan et S pol.
iij	c	kl.	
	d	kl.	Vigille.
xi	e	kl.	S pierre et S pol.
	f	kl.	Comemoracion S pol.

Juillet.

xix	g		Oct s iehan.
viii	a	N·	S martinian.
	b	N·	S amct marcial.
xvi	c	N·	S amct martin.
v	d	N·	
	e	N·	Oct s pierre et s pol.
xiii	f	N·	S amct thomas.
ii	g	Id	
	a	Id	
x	b	Id	
	c	Id	S amct benoist.
xviii	d	Id	
vii	e	Id	
	f	Id	S amct cyprian.
xv	g	Id	

iiij	a	kl'	
	b	kl'	Saint alexis.
xij	c	kl'	Saint cler.
j	d	kl'	
	e	kl'	Sainte margarite.
ix	f	kl'	
	g	kl'	La magdalaine.
xvij	a	kl'	
vj	b	kl'	Sainte chriſtine.
	c	kl'	Saint iaques.
xiiij	d	kl'	Sainte anne.
iij	e	kl'	Les ſept dormans.
	f	kl'	Saint ſanſon.
xj	g	kl'	
	a	kl'	
xix	b	kl'	Saint germain.

KL Aoust.

v	c		S pierre aux liens.
xvi	d	N	Sainct estiene ppe.
v	e	N	Sainct estienne.
	f	N	
xiii	g	N	Nre dame des neges.
ii	a	Id	Sainct sauueur.
	b	Id	Sainct donait
x	c	Id	
	d	Id	Vigille
xviii	e	Id	Sainct laurens.
vii	f	Id	Sainct taurin.
	g	Id	Saincte clare.
xv	a	Id	
iiii	b	kl	Vigille.
	c	kl	Lassūption nrē dame.

xii	d.	kl	Sainct arnul.
i	c	kl	Oct̃ s laurens.
	f	kl	
ix	g	kl	
	a	kl	Sainct bernard.
xvii	b	kl	
vi	c	kl	Oct̃ n̄re dame.
	d	kl	Vigille.
xiiii	e	kl	S̃ bartholomy.
iii	f	kl	Sainct loys.
	g	kl	.
xi	a	kl	
	b	kl	Sainct augustin.
xix	c	kl	La decollation s̄ iehā.
viii	d	kl	Sainct fiacre.
	e	kl	

KL Septembre.

xvi	f		Sainct gille.
v	g	N.	Sainct anthoine.
	a	N.	Sainct gregoire.
xiii	b	N.	
ii	c	N.	Sainct bertin.
	d	Id	
x	e	Id	
	f	Id	Nostre dame.
xviii	g	Id	Sainct gorgon.
vii	a	Id	
	b	Id	Sainct prothin.
xv	c	Id	
iiii	d	Id	
	e	kl	Saincte croix.
xii	f	kl	Oct nre dame.

v	g	kl	
	a	kl	S aint lambert.
ix	b	kl	
	c	kl	
xvij	d	kl	Vigille.
vi	e	kl	S aint mathieu.
	f	kl	S aint morice.
xiiij	g	kl	
iij	a	kl	
	b	kl	S aint fremin.
xi	c	kl	
	d	kl	S cosme et s damien.
xix	e	kl	
viij	f	kl	S aint michiel.
	g	kl	S aint hierosme.

KL Octobre.

xvi	a		Saint remy.
v	b	N·	
xiii	c	N·	
ii	d	N·	Saint francoys.
	e	N·	
x	f	N·	Saint foy.
	g	Id	
xviii	a	Id	Saint demetrie.
vii	b	Id	Saint denis.
	c	Id	
xv	d	Id	Saint nigaise.
iiii	e	Id	
	f	Id	
xii	g	kl'	
i	a	kl·	Saint vulfran.

	b	kl	S ainct michiel.
ix	c	kl	
	d	kl	S ainct luc.
xvii	e	kl	
vi	f	kl	S ainct capraise.
	g	kl	
xiiii	a	kl	S ainct mellon.
iii	b	kl	S ainct Romain.
	c	kl	
xi	d	kl	S ainct crespin.
	e	kl	
xix	f	kl	Vigille.
viii	g	kl	S symon et S iude.
	a	kl	S ainct longin.
xvi	b	kl	
v	c	kl	S quetin. Vigille.

KL Nouembre.

	d		La tous saincts.
xiii	e	N·	Les trespassés.
ii	f	N·	Saint bening.
	g	N	
x	a	N·	
	b	Id·	Saint leonard
xviii	c	Id·	
vii	d	Id·	Les quatre couronnez
	e	Id·	
xv	f	Id·	S· martin pape.
iiii	g	Id·	Saint martin.
	a	Id	
xii	b	Id·	Saint brie.
i	c	kl·	
	d	kl·	Saint madou.

ix	e	kl	
	f	kl	S ainct aignen.
xvii	g	kl	
vi	a	kl	
	b	kl	
xiiii	c	kl	S ainct columban
iii	d	kl	S aincte cecille.
	e	kl	S ainct clement
xi	f	kl	S ainct grisogon.
	g	kl	S aincte katherine.
xix	a	kl	S ainct lyn pape.
viii	b	kl	S ainct agricole.
	c	kl	
xvi	d	kl	Vigille.
v	e	kl	S ainct andrieu.

KL Decembre.

	f		Sainct eloy.
xiii.ii.	g	N.	
	a	N.	
x	b	N.	Saincte barbe.
	c	N.	
xviii	d	Id	Sainct nicolas.
vii	e	Id	Oct S andrieu.
	f	Id	Nostre dame.
xv	g	Id	
iiii	a	Id	Sainct eulalie.
	b	Id	
xii	c	Id	
i	d	Id	Saincte luce.
	e	kl	Sainct fortunat.
ix	f	kl	

	g	kl	O sapientia.
xvii	a	kl	Sainct ladre.
vi	b	kl	Sainct gatian.
	c	kl	
xiiii	d	kl	
iii	e	kl	Sainct thomas.
	f	kl	Sainct victor.
xi	g	kl	
	a	kl	Vigille.
xix	b	kl	La natiuite nrẽ seignẽ.
viii	c	kl	Sainct estienne.
	d	kl	Sainct iehan.
xvi	e	kl	Les sainctz innocẽs.
v	f	kl	Sainct thomas.
	g	kl	Sainct vrsin.
xiii	a	kl	Sainct sevestre.



Inicium ſancti euangelij ſecundum
Johanne. Gloria tibi dne.
In principio erat verbu.

et verbũ erat apud deũ. et deꝰ erat
verbum. Hoc erat ĩ principio
apud deũ. Omnia per ipm̃ fcã
ſunt. et ſine ipo factũ eſt nichil.
Quod factum eſt in ipo vita erat.
et vita erat lux hoim̃. et lux in
tenebris lucet. et tenebre eam nõ
comprehenderunt. Fuit homo
miſſus a deo cui nomen erat io
hannes. Hic venit in teſtimo
nium ut teſtimoniũ perhiberet
de luce ut omẽs crederent per il
lum. non erat ille lux ſed ut te
ſtimoniũ perhiberet de lumie.
Erat lux vera que illuiat omẽ
hoiem venientẽ ĩ hunc mũdũ.
In mundo erat et mũdus per
ipm̃ factus eſt. et mũdus eum
non cognouit. In propria venit
et ſui eum non receperunt. Quot
quot autẽ receperunt eũ dedit
eis poteſtatẽ filios dei fieri. his
qui credunt in noie eiꝰ. Qui

nō ex ſanguinib; neq; ex volu
tate carnis neq; ex voluntate
viri. ſed ex deo nati ſunt. Et
verbum caro factum eſt et ha
bitauit ī nobis. Et vidimus
gloriam eius gloriam quaſi
vnigeniti a patre. plenum
gratie et veritatis. Deo grās.
A. Te inuocam⁹ te adoramus te
laudamus te glorificam⁹ o btā
trinitas. V. Sit nomē dni bndi
ctum R. Ex hoc nūc et vſq; ī ſclm.
Protector in te ſperantiū
deus ſine quo nichil eſt
validum nichil ſanctū multi
plica ſuper nos miam tuam vt
te rectore te duce ſic trāſeam⁹
per bona temporalia vt nō amit
tamus eterna. Per xpm dnm.
Sequētia ſancti euangelij. Sedm
In illo tpe. lucam. Miſ
ſus eſt gabriel āgel⁹
a deo in ciuitatē galilee cui no

men nazareth ad virginē deſpo
ſatam viro cui nomen erat ioſeph
de domo dauid et nomē virgis
maria. Et ingreſſus angelus
ad eam dixit. Aue grā plena dn̄s
tecum benedicta tu ī mulierib;
Que cū audiſſet turbata eſt in
ſermone eius et cogitabat q̄lis
eſſet ſalutatio. Et ait angelus
ei. Ne timeas maria inueniſti
enim grām apud dn̄m. Ecce co
cipies in vtero et paries filium
et vocabis nomen eius ieſū. Hic
erit magnus et filius altiſſimi
vocabitur. Et dabit illi dominus
deus ſedem dauid prīs eius et re
gnabit in domo iacob ineternū
et regni eius non erit finis. Dixit
autem maria ad angelū. Quo
modo fiet iſtud qm̄ virū non co
gnoſco. Et reſpondens angelus
dixit ei. Spūs ſanctus ſuperueniet
in te et virtus altiſſimi obumbra

bit tibi. Ideoqz et quod naſcetur
ex te ſanctum vocabitur filius
dei. Et ecce elizabeth cognata tu
a et ipſa concepit filiū i ſenectu
te ſua. Et hic menſis eſt ſext⁹
illi que vocatur ſterilis. qz non
erit impoſſibile apud deū omne
verbum. Dixit autem maria
Ecce ancilla domini fiat michi
ſecundum verbum tuum. Deo
gratias. Secundum matheū.

Cum natus eſſet ieſus i
bethleem iude in diebus
herodis regis ecce magi ab oriēte
venerunt hieroſolimam dicētes.
Ubi eſt qui natus eſt rex iudeoꝝ
Vidimus enim ſtellā ei⁹ i oriēte
et venimus cum muneribz ado
rare eum. Audiens autē herodes
rex turbatus eſt et omnis hiero
ſolima cum illo. Et cogregans
omnes principes ſacerdotum et
ſcribas populi ſciſcitabatur ab

eis vbi xps naſceretur. At illi dixe
runt ei. In bethleem iude. Sic eñ
ſcriptum eſt per prophetã. Et tu
bethleem terra iuda nequaq̃m
minima es in principibꝫ iuda.
Ex te enim exiet dux qui regat
populum meũ iſrael. Tũc hero
des clam vocatis magis diligẽt
didicit ab eis tempus ſtelle que
apparuit eis. Et mittens eos ĩ
bethleem dixit. Ite et ĩterrogate
diligenter de puero. et cũ inue
neritis renunciate m̃. vt et ego ve
niens adorẽ eũ. Qui cũ audiſſent
regem abierunt. Et ſtella quam
viderant in oriente antecedebat eos
vſqꝫ dum veniens ſtaret ſupra vbi
erat puer. Videntes autẽ ſtellam
gauiſi ſunt gaudio magno valde.
Et intrantes domũ inuenerunt
puerũ cũ maria matre eius. et p
cidentes adorauerũt eũ. Et apertis
theſauris ſuis obtulerunt ei mu

nera. Aurum thus et mirram.
Et responso accepto ĩ sompnis
ne redirent ad herodē per aliam
viam reversi sunt ĩ regionē suā.
Deo gratias. Secundū marcū.
In illo tēpore. Recumbentibꝫ
undecim discipulis appa
ruit illis iesus. et exprobrauit in
credulitatē illorū et duritiā cor
dis. quia his qui viderant eum
resurrexisse nō crediderant. Et
dixit eis. Euntes in mundū vni
uersum predicate euangelium
oĩ creature. Qui crediderit et
baptizatus fuerit saluus erit. Qui
vero non crediderit cōdenabitur.
Signa autē eos qui crediderint
hec sequetur. In noĩe meo demo
nia eycient. linguis loquetur
nouis. serpentes tollent. Et si
mortiferū quid biberint non
eis nocebit. Super egros manus
imponent et bene habebunt. Et

dn̄s quidem ieſus poſtq̄ locut᷑ eſt
eis aſſūptus eſt ī celū et ſedet a
dextris dei. Illi autem ꝓfecti
predicauerunt vbiq̄ dn̄o coo
perante et ſermonem confir
mante ſequentibus ſignis.
Deo gratias. Oro̅ de beata maria.

Obſecro te dn̄a ſctā
maria mater dei pi
etate pleniſſima ſu
mmi regis filia mat᷑
glorioſiſſima, mater orphanoꝝ.
conſolatio deſolatorū. via erra
tium. ſalus oīm ī te ſperantiū.
Virgo ante partū. virgo ī ptu.
et virgo poſt partū. ffons miē
fons ſalutis et gratie. fons pie
tatis et leticie. fons conſolatoīs
et indulgentie. Per illam ſctā
ineffabilem leticiam qua exulta
uit ſpūs tuus ī illa hora qn̄ tibi ꝑ
gabrielem archangelū annūcia
tus et conceptus filī' dei fuit.

et per illud diuinū myſterium
quod tunc operatus eſt ſpūs ſctūs.
Et per illam ineffabilē grām
pietatem miſericordiam amo
rem et humilitatem per quas
filius tuus deſcendit accipere
humanam carnem in venera
biliſſimo utero tuo. Et i quibz
te reſpexit quando te cōmenda
uit ſancto iohāni aplō et euan
geliſte. et quando te exaltauit
ſuper choros angeloꝝ. Et ꝑ illā
ſanctā ineſtimabilem humili
tatem in qua tu reſpondiſti ar
changelo gabrieli. Ecce ancilla
domini. fiat michi ſcdm̄ verbū
tuum. Et per glorioſiſſima
quindecim gaudia que habui
ſti de filio tuo dnō nr̄o iheſu xpo.
Et per illam ſctām et maximaz
compaſſionem et acerbiſſimū
cordis dolorem quē habuiſti qn
filiū tuum dnm̄ nr̄m iheſū xpz

ante crucem nudatum et ī ipſa
leuatum. ſitientē fel appom. da
mantē audiſti et morientem
vidiſti. Et per quinqȝ vulne
ra filij tui. et per contractionē
viſcerum tuorum pre nimio
dolore vulnerum ſuorum. Et
per dolorem quē habuiſti qn̄
vidiſti eum vulneratū. Et p
fontes ſanguinis ſui. et per
omnē paſſionē eius. et p omēz
dolorem cordis tui. Et per fon
tes lachrimarum tuarum vt
cum oībȝ ſanctis et electis dei
venias et feſtines in auxilium
et conſilium meū. in omnibȝ
orationibus et requeſtis meis
et in omnibȝ anguſtijs et ne
ceſſitatibus meis. Et in oībȝ
illis rebȝ in quibȝ ego ſum fa
cturus locuturus aut cogita
turus oībȝ diebȝ ac noctibȝ ho
ris atqȝ momētis vite mee.

Et michi famulo tuo ipetres
a dilecto filio tuo virtutum
oīum complementū aīm oī
mria et conſolatione. oī conſi
lio et adiutorio. oī benedictoē z
ſanctificatione. oī ſaluatione
pace et proſperitate oī gaudio
et alacritate. Etiam abūdan
ciam oīum bonoꝝ ſpiritualiū
et corporaliū. et grām ſancti
ſpūs qui me bene per omnia
diſponat. animam meam cu
ſtodiat. corpus meum regat.
mentē erigat. mores cōponat.
actus probet. vota et deſideria
mea perficiat. cogitationes
ſanctas inſtituat. preterita
mala indulgeat. preſentia e
mendet et futura moderetur.
Vitam honeſtam et honorabilē
michi tribuat. bonam ſpem ca
ritatem et fidem caſtitatem hu
militatē et patientiā m̄ preſtet.

Quinq; ſenſus corporis mei regat
et protegat. Septē opera mīe com
plere me faciat. duodecim articlos
fidei et decem precepta legis firmi
ter tenere et credere me faciat. Et
a ſeptem peccatis criminalibz me
liberet et defendat uſq; in finem.
Et in nouiſſimis diebz meis oſtē
de michi faciē tuā benigniſſimā.
et annūcies m̄ diem et horā obit⁹
et mortis mee. Et hanc orōnē
ſupplicē ſuſcipias audias et exau
dias et vitam eternā m̄ tribuas.
Audi et exaudi me dulciſſima
virgo maria mater dei et mīe. A.

Alia oratio ad beatam mariam.

O intemerata et in eter
num benedicta ſingu
laris atq; incompara
bilis virgo dei genitrix
maria gratiſſimū dei templū ſp̄s
ſancti ſacrarium ianua regni ce
lorum per quā poſt deum totus vi


uit orbis terrarum. De te enim
vnigenitus dei filius verus et oī
potens deus ſuam ſanctiſſimã
fecit matrem aſſumens de te il
lam ſanctiſſimam carnē ꝑ quã
mundus qui perditus erat ſal
uatus eſt. cuius precioſiſſimo
ſanguine ſuo ipē mūdus redēpt⁹
et peccata remiſſa ſunt. fformas
eam ī precioſiſſimo vtero tuo de
precioſiſſimo ſanguīe tuo vnīes
eam eterne et icōmutabili diui
nitati ſue a quo bona cūcta proce
dunt per quē oīa facta ſūt. quē
adoro. Qui ſacratiſſimā carnē
ſuam cū precioſiſſimo ſuo dat
quotidie fidelibꝫ ſuis ſub forma
panis et vini in cibum viaticū
et refectionem animarū ſaluta
rem et vitalem. Quã q̄ digne
manducauerit vitam eternam
habebit. qui autē indigne man
ducauerit iudiciū ſibi mandu

cat et bibit ſicut pluries feci.
mea culpa mea culpa mea gra
uiſſima culpa. Qui autē non
manducauerit nō habebit vitā
eternam. et propterea merito di
camus tibi quia per te poſt deum
totus viuit orbis terrarū. Per
hanc fidem te deprecor dei genitrix
et perpetua virgo ſemper maria
inclina aures tue pietatis indi
gnis ſupplicationibꝫ meis. et eſto
michi miſerrimo peccatori pia et
propicia ī oībꝫ auxiliatrix. Rogās
pro me apud fontem pietatis et
miſericordie creatorē et redemptorē
dnm̄ nrm̄ ieſū xpm̄ filium tuum in
verum et oīpotentē deū a quo bo
na cuncta procedūt per quē oīa fa
cta ſunt. qui nō vult mortē pctō
ris ſed ut magis conuertatur et
viuat. Cui proprium ē miſereri
ſemper et parcere. facit ut ipē per ī
effabilem miāz ſuā meritis et

precibz tuis abſoluat me ab oībz
peccatis per que ei diſplicui. tribuēs
michi verā humilitatē verā mā
ſuetudinē gratiam et obedientiā.
fidei ſpei et caritatis augmentū ac
perſeuerātiā. Cuſtodiens me a
recidiuo peccati et a temptatoībz et
machinationibz demonū mundi
et carnis. ita ut nō amplꝰ ſeruiā
demonibz quibz ſeruiui ī multi
tudinibz ſcelerum meoꝝ. videlicet
ī ſuperbia vana glīa cupiditate
inuidia. ira gula accidia luxu
ria et negligencijs infinitis. et
alijs multis pctīs quibz peccaui
et alios peccare feci mea culpa
mea culpa mea grauiſſima cul
pa. Propter hec pctā perdidi regnū
celoꝝ et ſocietatem angeloꝝ et to
tiens offendi piiſſimū filiū tuū
et quotiens letificaui demones
peſſimos et meruī eterna ſupplici
a. totiens mea culpa mea culpa

mea grauiſſima culpa. Ideo de
precor te dei genitrix et perpetua
uirgo ſemper maria. vt tu im
petres michi indulgentiam et
remiſſionē oīum peccatorum
iſtorum et aliorum quecūqꝫ feci
ab ipſo filio tuo a quo bona cũ
cta procedunt. per quē oīa facta ſt.
Qui etiā illuīat omnē hominē
venientē ī hunc mundū. fac vt
ipſe illuīet mentē meā lumīe grē ſue.
Inflāmans eā igne ſuauiſſimi
et ſanctiſſimi amoris ſui. et fa
ciat me ſeipm cum prē et ſpū ſcto
vnum ſolum deum verū adorare
in ſpū et veritate. ſeipm ſr omīa
diligere et timere et eidem firmi
ter obedire et adherere. ſua man
data cuſtodire. peccata vitare.
ſuam ſanctam paſſionem et pa
tientiā imitari. bonis operibus
abundare. proſpera mūdi deſpi
cere et nulla eius aduerſa for

indure. Et talem penitentiã ĩ
hac uita pro cunctis ſceleribꝫ et
peccatis meis agere que et precibꝫ
et meritis tuis beneplacens ſit
grata ut merito ſue ſacratiſſiẽ
paſſionis cum ſanctis et electis
ſuis michi vitam et requiẽ cõ
ferat ſempiternam. Amen.





Domine labia mea aperies.
Et os meum annū
ciabit laudem tuam.
Deus in adiutoriū meū intende.
Dñe ad adiuuandū me festinā.
Glia pri et filio et spui sancto.
Sicut erat in principio et nūc
et semper et in secula seculorum amē.
Alleluya. Inuitatorium. Aue maria
gratia plena dns tecum. Aue m. ps.
Venite exultemus dño iu
bilemus deo salutari no
stro preoccupem⁹ faciem eius i co
fessione et in psalmis iubilem⁹
ei. Aue maria gratia ple dñs te.
Quoniā deus magnus dñs et
rex magnus sup omēs deos qm nō
non repellet dns plebem suā q: i
manu eius sunt omēs fines ter
et altitudines motium ipse con
spicit. Dominus tecum.
Quoniā ipsius ē mare et ipse fe
cit illud et aridam fundauerunt

manus eius venite adoremus
et procidamus ante deū ploremꝰ
coram dño qui fecit nos q: ipse
est dñs deus nr̄ nos aute pplus
eiꝰ et oues pascue eiꝰ. Aue maria.
Hodie si voce eius audieritis
nolite obdurare corda vr̄a sicut
i exacerbatione sedm̄ die tentati
onis in deserto vbi tentauerunt
me p̃res vr̄i pbauerut et viderut
opera mea. Dñs tecum.
Quadraginta añis proximus
fui generationi huic et dixi sēp
hii errant corde ipi vero nō cogno
uerunt vias meas quibz iura
ui in ira mea si introibunt in
requie meam. Aue maria gra.
Gloria prī et filio et spiritui
sancto Sicut erat. Dominus
tecum. Aue maria.
Quem terra ponthus ethe
ra colunt adorant pre
dicant trinam regente machinā

claustrum marie baiulat.
Cui luna ſol et omnia deſeru
iunt per tempora perfuſa celi grā
puelle viſcera.
Beata mater munere cuius
ſupernus artifex mundum pu
gillo cōtinēs ventris ſub archa
clauſus eſt.
Beata celi nūcio fecunda ſctō
ſpiritu deſideratus gentibus
cuius per aluum fuſus eſt.
Maria mater gratie mater
miſericordie tu nos ab hoſte pro
tege et hora mortis ſuſcipe.
Gloria tibi domine qui natus
es de virgine cum patre ſctō ſpū
ī ſempiterna ſclā. Amē. a. Benedicta.
Domine dñs nr̄. q̄ admi ps.
rabile eſt nomen tuum
in vniuerſa terra.
Quoniam eleuata eſt magnifi
centia tua ſuper celos.
Ex ore infantiū et lactentium

perfecisti laudem propter inimi
cos tuos ut destruas inimicum
et ultorem.
Quoniam videbo celos tuos
opera digitorum tuorum lunã
et stellas que tu fundasti.
Quid est homo q̄ memor es ei᷒
aut filius hoīs qm̄ visitas eum.
Minuisti eũ paulominus ab
angelis gloria et honore corona
sti eum: et constituisti eum su
per opera manuum tuarum.
Omnia subiecisti sub pedibus
eius oves et boves universas ĩ
super et pecora campi.
Volucres celi et pisces maris.
qui perambulant semitas maris.
Domine dominus nr̄: quã ad
mirabile est nomen tuum in
universa terra.
Gloria patri. a. Benedicta tu in mu
lieribz et benedictus fructus ventris
tui. a. Sicut mirra. psalmus.

Celi enarrant gloriā dei. et opera manuū eius an
nunciat firmamentum.
Dies diei eructat verbum et nox
nocti indicat scientiam.
Non sunt loquele neq; sermo
nes. quorū nō audiantur voces eorū.
In omnē terrā exiuit sonus
eorū. et in fines orbis terre verba eorū.
In sole posuit tabernaculū
suum et ipse tanq; sponsus ꝓ
cedens de thalamo suo.
Exultauit ut gygas ad cur
rendum viam. a summo celo
egressio eius.
Et occursus eius vsq; ad sum
mum eius. nec est qui se abscō
dat a calore eius.
Lex domini immaculata cō
uertens animas testimoniū
dni fidele sapientiā prestans
paruulis.
Iusticie domini recte letifi

cantes corda preceptum domini
lucidum illuminans oculos.
Timor domini sanctus perma
net in seculum seculi. iudicia domini
vera iustificata in semetipsa.
Desiderabilia super aurum et
lapidem preciosum multum. et
dulciora super mel et favum.
Etenim servus tuus custodit
ea. in custodiendis illis retributio
multa.
Delicta quis intelligit ab occul
tis meis munda me domine. et
ab alienis parce servo tuo.
Si mei non fuerint dominati tunc
immaculatus ero. et emunda
bor a delicto maximo.
Et erunt ut complaceant eloquia
oris mei. et meditatio cordis
mei in conspectu tuo semper.
Domine adiutor meus. et re
demptor meus.
Gloria patri. Aña Sicut myrra ele

cta odorem dediſti ſuauitatis ſancta
dei genitrix. a. Ante thorum. ps.
Domini eſt terra et plen
tudo eius. orbis terrarum
et vniuerſi qui habitant in eo.
Quia ipſe ſuper maria fundauit
eum. et ſuper fluīa pparauit eum.
Quis aſcendet in montem dñi.
aut quis ſtabit ī loco ſancto eī⁹.
Innocens manib; et mundo
corde qui nō accepit in vano aīaz
ſuam. nec iurauit idolo pximo ſuo.
Hic accipiet benedictionē a dño.
et mīam a deo ſalutari ſuo.
Hec eſt generatio querentium
eum. querentiū faciē dei iacob.
Attollite portas principes vrās
et eleuamini porte eternales. et
introibit rex glorie.
Quis eſt iſte rex glorie dñs fortis
et potens. dñs potens in prelio.
Attollite portas principes vrās
et eleuamini porte eternales et ī

troibit rex glorie.
Quis est iste rex glīe. dominus
virtutum ipse est rex glorie.
Gloria pr̄i. an̄. Ante thorū huius
virginis frequentate nobis dulcia
cantica dragmatis. ℣ Sancta dei
genitrix virgo semper maria. ℟
Intercede pro nobis ad dominum.
deum nr̄m. Pater nr̄. Et ne nos.
Iube domine benedicere. Alma vir
go virginū intercedat pro nobis ad
dominum. Amen. Lectio prima.
Sancta maria virgo virgi
num mater et filia regis
regum om̄ium tuum nobis īpende
solatium ut celestis regni per te
mereamur habere premium et
cū electis dei regnare ī perpetuū
Tu autē domine miserere nr̄i.
Deo gratias. ℟ Beata es vir
go maria que dn̄m portasti crea
torem mundi. Genuisti qui te
fecit et ī eternū permanes virgo.

R. Aue maria gratia plena doꝰ
tecum. Genuiſti. Jube dñe. Oꝛ et ob
ſecra pro nobis virgo maria. Amē.
Sancta maria lcō ſecunda.
piarū piiſſima. intercede
pro nobis ſanctarum ſanctiſſima
per te virgo ſumat nr̃a precamina
qui pro nobis ex te natus regnat
ſuper ethera ut ſua caritate nr̃a de
leantur peccamina. Tu autem
dñe miſerere nri. Deo gratias. R.
Sancta et immaculata virginitas qbꝫ
te laudibꝫ efferam neſcio. Quia
quē celi capere non poterant tuo gre
mio contuliſti. V. Bndicta tu i mu
lieribus et benedictus fructus ventris
tui. Quia que. Jube dñe. Sancta dei
genitrix ſit nobis auxiliatrix. Amē.
Sancta dei genitrix lcō tercia.
que digne meruiſti concipe
que totus orbis nequiuit compre
hendere tuo pio interuentu culpas no
ſtras ablue. ut perennis ſede glorie

per te redempti valeamus ſcandē
vbi manes cum filio tuo ſine tē
pore. Tu autē. ℟. Felix naqꝫ es
ſacra virgo maria et oī laude digniſ
ſima. Quia ex te ortus eſt ſol iuſti
cie chriſtus deus nr̄. ℣. Ora p̄ p̄plo
interueni p̄ clero intercede pro de
uoto femineo ſexu. ſentiant omnes
tuum leuamen quicūqꝫ celebrant
tuam cōmemoratione. Quia ex.
Gloria patri. Chriſtus deus nr̄. Ps.
TE deum laudamus. te
dominū confitemur.
Te eternum patrem. omnis
terra veneratur.
Tibi omnes angeli. tibi celi
et vniuerſe poteſtates.
Tibi cherubin et ſeraphin. in
ceſſabili voce proclamant.
Sanctus.
Sanctus.
Sanctus. dn̄s deus ſabbaoth.
Pleni ſunt celi et terra. maie

ſtatis glorie tue.
Te glorioſus apoſtolorum chorus.
Te prophetarum laudabilis numerus.
Te martirum candidatus lau-
dat exercitus.
Te per orbem terrarum ſancta
confitetur eccleſia.
Patrem immenſe maieſtatis.
Venerandum tuum verum
et unicum filium.
Sanctum quoque paraclitum ſpiritum.
Tu rex glorie chriſte.
Tu patris ſempiternus es filius.
Tu ad liberandum ſuſcepturus homi-
nem. non horruiſti virginis uterum.
Tu deuicto mortis aculeo. ape-
ruiſti credentibus regna celorum.
Tu ad dexteram dei ſedes. in glo-
ria patris.
Iudex crederis eſſe venturus.
Te ergo queſumus famulis tu-
is ſubueni. quos precioſo ſanguine
redemiſti.

Eterna fac cum ſanctis tuis. i
gloria numerari.
Saluū fac populū tuum dñe
et benedic hereditati tue.
Et rege eos et extolle illos. uſqȝ
in eternum.
Per ſingulos dies bñdicim⁹ te.
Et laudamus nomen tuū i
ſeculum. et in ſeculum ſeculi.
Dignare domine die iſto. ſine
peccato nos cuſtodire.
Miſerere nri dñe miſerere nri.
Fiat mīa tua dñe ſuper nos.
quemadmodū ſperauim⁹ in te.
In te domine ſperaui non co
fundar in eternum.
℣ Poſt partum virgo inuiolata
permanſiſti. ℟ Dei genitrix inter
cede pro nobis.

Ad laudes



Deus in adiutorium me
um intende. Dne ad ad
iuuandum me festina.

Gloria patri. an. Assumpta est. ps.
Dominus regnauit deco
rem indutus est. indut
est dns fortitudine et precinxit se.
Etenim firmauit orbem tre.
qui non commouebitur.
Parata sedes tua deus ex tunc.
a seculo tu es.
Eleuauerunt flumia dne. ele
uauerunt flumina voce suam.
Eleuauerunt flumia fluctus
suos. a vocibus aquarum multarum.
Mirabiles elationes maris. mi
rabilis in altis dominus.
Testimonia tua credibilia facta
sunt nimis. domum tuam decet sancti
tudo dne in longitudine dierum.
Gloria patri et filio. Psalmus.
Iubilate deo omnis terra.
seruite dno in leticia.
Introite in conspectu ei in exultatione.
Scitote qm dns ipse est deus. ipse
fecit nos et non ipsi nos.

Populus eius et oues pascue ei⁹
introite portas eius in confessione
atria eius in hymnis cōfitemini illi.
Laudate nomen eius qm̄ suauis
est dn̄s in eternū mīa eius. et usq;
in generatione et generationem
veritas eius. Gloria pr̄i. ps.
Deus deus meus. ad te de
luce vigilo.
Sitiuit in te anima mea qm̄
multipliciter tibi caro mea.
In terra deserta inuia et inaq̄sa
sic in sancto apparui tibi. ut vide
rem virtutem tuā et gl'iam tuā.
Quoniam melior ē mīa tua su
per vitas. labia mea laudabūt te.
Sic benedicam te in vita mea.
et ī noīe tuo leuabo manus meas.
Sicut adipe et pinguedine re
pleatur aīa mea. et labiis exulta
tionis laudabit os meum.
Sic memor fui tui super stratū
meū ī matutīs meditabor in te

quia fuisti adiutor meus.
Et in velamento alarum tuarum
exultabo adhesit anima mea post
te me suscepit dextera tua.
Ipsi vero in vanum quesierunt
animam meam introibunt in in
feriora terre tradentur in manus
gladii partes vulpium erunt.
Rex vero letabitur in deo lauda
buntur omnes qui iurant in eo
quia obstructum est os loquentium iniqua.
Deus misereatur nostri et be
nedicat nobis illuminet
vultum suum super nos et misereatur nostri.
Ut cognoscamus in terra viam
tuam in omnibus gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi populi deus
confiteantur tibi populi omnes.
Letentur et exultent gentes
quia iudicas populos in equitate
et gentes in terra dirigis.
Confiteantur tibi populi deus
confiteantur tibi populi omnes

terra dedit fructum ſuum.
Benedicat nos deus deus noſter
benedicat nos deus et metuant
eum omnes fines terre.
Gloria patri. Pſalmus.
Benedicite omnia opera
domini domino. laudate
et ſuperexaltate eum in ſecula.
Benedicite angeli domini dño.
benedicite celi domino.
Benedicite aque om̄es que ſr
celos ſunt domino. benedicite oẽs
virtutes domini domino.
Benedicite ſol et luna domino
benedicite ſtelle celi domino
Benedicite ymber et ros dño. be
nedicite om̄s ſpũs dei domino.
Benedicite ignis et eſtus dño
benedicite frigus et eſtas dño.
Benedicite rores et pruina dño
benedicite gelu et frigus dño.
Benedicite glacies et nives do.
benedicite noctes et dies domino.

Benedicite lux et tenebre domino.
benedicite fulgura et nubes dño.
Benedicat terra dñm. laudet
et superexaltet eum in secula.
Benedicite montes et colles
domino. benedicite vniuersa
germinantia in terra dño.
Benedicite fontes domino.
benedicite maria et fluīa dño.
Benedicite cete et oīa que mo
uentur in aquis domino. bñd
omnes volucres celi domino.
Benedicite omnes bestie et pe
cora dño. bñd filii hoim dño.
Benedicat israel dñm. lau
det et superexaltet eum in sclā.
Benedicite sacerdotes dñi dño
benedicite serui domini domino.
Benedicite spūs et aīe iustorum
dño. bñd sancti et humiles corde dño.
Benedicite anania azaria
misael domino. laudate et su
perexaltate eum in secula.

Benedicamus patrem et filium
cum ſancto ſpiritu laudemus et
ſuperexaltemus eum in ſecula.
Benedictus es dn̄e i firmamēto
celi. laudabilis et glorioſus et ſup
exaltatus in ſecula. Amen. ps.
Laudate dn̄m de celis. lau
date eum in excelſis.
Laudate eum omnes angeli ei⁹.
laudate eū omnes virtutes eius.
Laudate eum ſol et luna. lau
date eum ſtelle et lumen.
Laudate eum celi celorum et
aque que ſuper celos ſunt lau
dent nomen domini.
Quia ipſe dixit et facta ſunt.
ipſe mandauit et creata ſunt.
Statuit ea in eternū et i ſecu
lum ſeculi. preceptum poſuit
et non preteribit.
Laudate dn̄m de terra. draco
nes et omnes abyſſi.
Ignis grando nix glacies ſp̄s

procellarum que faciunt verbū eius.
Montes et omnes colles: ligna
fructifera et omnes cedri.
Bestie et vniuersa pecora: ser
pentes et volucres pennate.
Reges terre et omnes populi:
principes et omnes iudices terre.
Iuuenes et virgines senes cū
iunioribus laudent nomen dñi:
qr exaltatū est nomē eius solius.
Confessio eius super celum et
terrā: et exaltauit cornu ppli sui.
Hymnus omnibus sanctis eius: filijs
israel ppl'o appropinquanti sibi. ps.
Cantate dño canticū no
uum: laus eius in ecclia sctorum.
Letetur israel in eo qui fecit eū:
et filie syon exultet in rege suo.
Laudent nomē eius in choro: i
tympano et psalterio psallant ei.
Quia beneplacitum est dño in
ppl'o suo: et exaltauit mansuetos
in salutem.

Exultabunt ſancti in gloria.
letabuntur in cubilibz ſuis.
Exultationes dei in gutture
eorum. et gladii ancipites in
manibus eorum.
Ad faciendam vindictam ĩ na
tionibz. ĩcrepatões ĩ populis.
Ad alligandos reges eorũ in
compedibus. et nobiles eorum
in manicis ferreis.
Ut faciant in eis iudicium
conſcriptum gloria hec eſt omni
bus ſanctis eius. ps.
Laudate dominũ ĩ ſanctis
eius. laudate eum ĩ fir
mamento virtutis eius.
Laudate eum ĩ virtutibz eius.
laudate eum ſecundum multitu
dinem magnitudinis eius.
Laudate eũ ĩ ſono tube. lauda
te eum in pſalterio et cythara.
Laudate eum ĩ tympano ꝛ cho
ro. laudate eũ ĩ cordis et organo.

Laudate eum in cymbalis beneso
nantibus. laudate eum in cym
balis iubilationis omnis spus
laudet dominum.
Gloria patri. ã Assumpta e
maria in celum gaudent angeli
laudantes benedicunt dominum. ℞.
In omnibus requiem quesi
ui et in hereditate domī
morabor tunc precepit et dixit m
creator oīum et qui creauit me
requieuit i tabernaculo meo. De
o gratias. hymnus.
O gloriosa dña excelsa sup
sydera qui te creauit puide
lactans sacrato vbere.
Quod eua tristis abstulit. tu red
dis almo germine intret vt astra
flebiles celi fenestra facta es.
Tu regis alti ianua et porta
lucis fulgida vitam datam per
virginē gentes redēpte plaudite.
Maria mater gratie mater

miſericordie tu nos ab hoſte protege
et hora mortis ſuſcipe.
Gloria tibi domine qui natus
es de virgine cum patre et ſancto
ſpiritu in ſempiterna ſecula. Amen.
V. Elegit eam deus et preelegit eam.
R. Et habitare eam facit in taber
naculo ſuo. A. O glorioſa. Pſalmus.
Benedictus dominus deus
iſrael. quia viſitavit et
fecit redemptionem plebis ſue.
Et erexit cornu ſalutis nobis.
in domo david pueri ſui.
Sicut locutus eſt per os ſanctorum
qui a ſeculo ſunt prophetarum eius.
Salutem ex inimicis noſtris. et de
manu omnium qui oderunt nos.
Ad faciendam miſericordiam cum pa
tribus noſtris et memorari teſtamen
ti ſui ſancti.
Iuſiurandum quod iuravit
ad abraham patrem noſtrum
daturum ſe nobis.

Ut ſine timore de manu ini
micoꝝ nr̃oꝝ liberati ſeruiam illi.
In ſanctitate et iuſticia corã
ipſo. omnibus diebus noſtris.
Et tu puer propheta altiſſimi
vocaberis. preibis enim ante fa
ciem domini parare vias eius.
Ad dandam ſciẽtiã ſalutis
plebi eius ĩ remiſſione pctõꝝ eoꝝ
Per viſcera mĩe dei nr̃i. ĩ quibꝫ
viſitauit nos oriens ex alto.
Illuminare his qui ĩ tenebris
et in vmbra mortis ad dirigen
dos pedes nr̃os in viam pacis.
Gloria patri. Ã. O glorioſa dei
genitrix virgo ſemper maria que
dn̄m oĩum meruiſti portare et regẽ
angeloꝝ ſola virgo lactare nr̃i que
ſumus pia memorare et pro nobis
xp̄m deprecare vt tuis fulti patro
ciniis ad celeſtia regna mereamur
peruenire. ℣ Dñe exaudi orõnẽ
meã. ℟ Et clamor meus ad te veniat.

Concede nos famulos tuos
queſumus domine deus
perpetua mentis et corporis ſalute
gaudere. et glorioſa beate marie
ſemper virginis intercesſione a p
ſenti liberari triſticia et eterna p
frui leticia. Per xpm dnm nrm A:

De ſancto ſpiritu. Antiphona.

Veni ſancte ſpus reple tuorꝫ corda
fidelium et tui amoris in eis ignem
accende. ℣ Emitte ſpm tuu et crea
buntur ℟ Et renouabis faciem tre.
Deus qui corda fidelium or
ſancti ſpiritus illuſtratione
docuiſti. da nobis in eodem ſpu re
cta ſapere et de eius ſemper ſancta co
ſolatione gaudere. Per xpm do.

De ſancto michaele archangelo an.

Sancte michael archangele para
diſi prepoſite veni in adiutorium po
pulo dei et velis nos defendere a ptate
inimici et tecum ducere in ſocietate
domini. ℣ In conſpectu angelorum

psallam tibi deus. ℟ Adorabo ad
templum sanctum tuum et confi
tebor nomini tuo. Oratio.
Deus qui miro ordine a
gelorum misteria homi
numque dispensas. concede propici⁹
ut quibus tibi ministrantibus
in celo semper assistitur ab his i
terra vita nrā muniatur. Per.
De sancto iohāne baptista.
Inter natos mulierū nō surrexit
maior iohanne baptista. ℣ Fuit
homo missus a deo. ℟ Cui nomē
erat iohannes. Oratio.
Presta quesumus omnipotens deus
ut familia tua per viam
salutis incedat et beati iohannis
precursoris xpi hortamenta sectā
do ad eum quem predixit secura
perveniat dnm nrm iesū christū.
De sancto laurentio. Antiphō.
Levita laurentius bonum opus
operatus est qui per signum crucis

cecos illuminauit. ℣ Diſperſit de
dit pauperibus. ℟ Juſticia eius ma
net in ſeculum ſeculi. Oratio.

Da nobis queſumus omnipo
tens deus viciorum noſtrorum
flammas extinguere qui beato
laurencio martiri tuo tribuiſti
tormentorum ſuorum incendia
ſuperare. Per dnm̄ nr̄m ieſū xp̄m.

De ſancto ſebaſtiano. Antiphona.

O quam mira refulſit gratia ſebaſtianus
martir inclitus qui militis portans
inſignia ſed de fratrum palma ſol
licitus confortauit corda pallentia
verbo ſibi collato celitus. ℣ Ora pro
nobis beate martir ſebaſtiane. ℟ Ut
mereamur peſtem epidimie illeſi
tranſire et promiſſione xp̄i obtinere. Or.

Deus qui beatum ſebaſtia
num martirem tuum in
tua fide et dilectione tam ardenter
ſolidaſti. ut nullis carnalibus
blandimentis nullis tyrannorum

minus multisq; carnificum gla
dijs siue sagittis aut tormentis
a tua cultura potuit reuocari.
Da nobis miseris pctoribz dignis
eius meritis et intercessionibz
i tribulatione auxiliu in perse
cutione solatium. et i oi tem pore
contra pestem epidimie reme
dium. quatinus possimus cot
omnes dyabolicas insidias vi
riliter dimicare mundum et ea
que in eo sunt oino despicere et
nulla eius aduersa formidare
ut ea que te inspirante desidera
mus valeamus obtinere. P xpz.
De sancto nicolao. Antiphona.
Amicus dei nicolaus pontificali de
coratus infula omnibz se amabile
exhibuit. V. Ora pro nobis beate
nicolae. R. Vt digni efficiamur
promissionibus christi. Oratio.
Deus qui beatu nicolau
pontificem tuum inu

meris decoraſti miraculis. tri
bue nobis queſumus ut eius
meritis et precibus a gehenne
incendiis liberemur. Per xpm
De ſancto romano. Antipho.
Hic fulgens glorioſus romanus
meritis hic clarus et miraculis
humana deſeruit atqz ad ethra
migrauit gaudens ſine fine
cum domino. alla. V. Sancte ro
mane confeſſor domini. R. Ade
ſto nobis clemens et propicius.
Tribue nobis famulis
tuis omnipotens deus
per intercesſionem beati cofeſſo
ris tui romani poſcentibus re
mam aperiri regni celeſtis au
lam. Ut ad eterne maieſtatis
te adiuuante poſſimus per
uenire manſionem. Per xpm.
De ſancta katherina. Antipho.
Uirgo ſancta katherina grecie
gemma urbe alexandrina coſti

regis erat filia. ℣. Diffusa est gratia
in labiis tuis. ℟. Propterea bene
dixit te deus in eternum. Oratio.

Deus qui dedisti legem
moysi in summitate mon
tis synai et in eodem loco per sanctos
angelos tuos corpus beate ka
therine virginis et martiris tue
mirabiliter collocasti. tribue
quesumus ut eius meritis et
intercessione ad montem qui
christus est pervenire valeam(us)
Per eundem dominum nostrum
iesum christum filium tuum.
qui tecum vivit et regnat in
unitate spiritus sancti deus.
per omnia secula seculorum Amen.

De sancta margareta. Ant.

Virgo gloriosa christi margare
ta virginum gemma preciosis
sima virtute supernorum clara
audi preces nostras cora te fusas
fac nos iungi eternali choro. pre

cibus tergo tuis esto calamitatibz
nris quibz vndiqz premimur.
V. Ora pro nobis beata margare
ta. R. Vt digni efficiamur pro
missionibus christi. Oratio.
Omnipotens sempiterne
deus auctor virtutis et
amator virginitatis qui beatã
margaretam dignatus es ad
celi gaudia deducere. suppliciter
imploramus clementiam tuã
ut cuius memoriam celebram⁹
in terris. de eius patrociniis gau
deamus in celis. Per dominũ.

Ad primam.



Deus in adiutoriū meū
intende. Dñe ad ad
iuuandum me festiā.



Gloria patri. Hymnus.

Veni creator spiritus mentes
tuorum visita imple su
perna gratia que tu creasti pectora.
Memento salutis auctor quod nostri
quondam corporis ex illibata vir
gine nascendo formam sumpseris.
Maria mater gratie mater.
Gloria tibi domine. Antiphona. Maria virgo.
Beatus vir qui non Psalmus
abiit in consilio impiorum.
et in via peccatorum non stetit. et in
cathedra pestilentie non sedit.
Sed in lege domini voluntas
eius. et in lege eius meditabitur
die ac nocte.
Et erit tanquam lignum quod pla
tatum est secus decursus aquarum
quod fructum suum dabit in tempore suo.
Et folium eius non defluet.
et omnia quecunque faciet sem
per prosperabuntur.
Non sic impii non sic. sed

tanq̄ puluis quē proicit vent[us]
a facie terre.
Ideo nō resurgunt ipii ī iudi
cio. neq; peccatores ī cōsilio iustoꝝ.
Quoniam nouit dn̄s viā iu
storum et iter ipioꝝ peribit.
Gloria patri. ps.
Quare fremuerunt gētes.
et ppli meditati sūt inania.
Astiterunt reges terre et pnci
pes conuenerunt in vnū aduer
sus dnm̄ et aduersus xp̄m eius.
Dirumpamus vincula eorū.
et proiciamus a nobis iugū ipso[rum].
Qui habitat in celis irridebit
eos. et dn̄s subsannabit eos.
Tunc loquetur ad eos ī ira sua
et in furore suo conturbabit eos.
Ego autē constitutus sū rex
ab eo super syon montē sanctū
eius. predicans preceptum eius.
Dn̄s dixit ad me filius meus
es tu. ego hodie genui te.

Postula a me et dabo tibi gētes
hereditatem tuam et possessionē
tuam in terminos terre.
Reges eos in virga ferrea. et
tanq̄ vas figuli confringes eos.
Et nunc reges intelligite. eru
dimini qui iudicatis terram.
Servite domino in timore. et
exultate ei cum tremore.
Apprehendite disciplinā nequā
irascatur dn̄s. et pereatis de via iusta.
Cum exarserit in breui ira eius.
beati omnes qui confidunt in eo.
Gloria patri. Psalmus.
Verba mea auribus percipe
domine. intellige clamo
rem meum.
Intende voci orōnis mee. rex
meus et deus meus.
Quoniam ad te orabo domine.
mane exaudies vocem meam.
Mane astabo tibi et videbo. qm̄ nō
deus volens iniquitatem tu es.

Neq; habitabit iuxta te maligñ
neq; permanebunt iniusti añ
te oculos tuos.
Odisti omnes qui operantur
iniquitatem. perdes omnes q̄
loquuntur mendacium.
Virũ sanguinũ et dolosũ ab
hominabitur dominus. ego au
tem in multitudine mie tue.
Introibo in domum tuam
adorabo ad templum sanctum
tuum in timore tuo.
Dñe deduc me ĩ iusticia tua ꝑpt
inimicos meos. dirige in conspe
ctu tuo viam meam.
Quoniã nõ est in ore eoꝝ veritas.
cor eorum vanum est.
Sepulchrum patens est guttur
eorum linguis suis dolose agebant
iudica illos deus.
Decidant a cogitationibꝫ suis
scdm multitudinẽ ĩpietatum
eoꝝ expelle eos quoniam irritauẽ

runt te domine.

Et letentur omnes qui ſperant in te. in eternum exultabunt et habitabis in eis.

Et gloriabuntur in te om̄es qui diligunt nomen tuum. qm̄ tu benedices iuſto.

Domine vt ſcuto bone volun tatis tue coronaſti nos.

Gloria patri. ps

Laudate dn̄m omnes gen tes. laudate eū om̄es ppli

Quoniam confirmata eſt ſr nos mīa eius. et veritas dom̄i manet in eternum.

Glia pri. ā Maria virgo aſſū pta eſt ad ethereū thalamum in quo rex regum ſtellato ſedet ſolio.

Ex te dei genitrix eſt nob̄ vita perdita data que de celo ſuſcepiſti prolem et mūdo genuiſti ſaluatorem. Deo gras.

℟ Aue maria gra plena dn̄s tecū.

tecū. Aue maria. ℣. Benedicta tu
in mulieribꝫ et benedictus fruct⁹
ventris tui. Dñs tecū. Glia pri.
Aue maria. ℣. Sancta dei genitr
virgo semper maria. ℟. Intercede
pro nobis ad dominū deū nrm. Or.
Domine exaudi. Et clamor meus.
Concede nos famulos tuos.

Ad terciam.



Deus in adiutoriū meū
intende Dn̄e ad ad
iuuandū me festina.

Gloria pr̄i. Hymnus
Ueni creator. aña In odorem. ps̄.
Ad dominū cū tribularer cla
mavi. et exaudivit me.
Domine libera aīam meā a labiis
iniquis et a lingua dolosa.
Quid detur tibi aut quid appo
natur tibi ad linguam dolosam.
Sagitte potentis acute. cum
carbonibus desolatoriis.
Heu michi quia incolat⁹ meus
prolongatus est. habitavi cum
habitantibꝫ cedar. multum
incola fuit anima mea.
Cum his qui oderunt pace
eram pacificus. cū loquebar illis
impugnabant me gratis.
Gloria patri. Psalmus.
Levavi oculos meos in
montes. unde veniet
auxilium michi.
Auxilium meum a domino
qui fecit celum et terram.

Non det ī cõmotionē pedē tuū.
neq; dormitet qui cuſtodit te.
Ecce non dormitabit neq;
dormiet qui cuſtodit iſrael.
Dominus cuſtodit te dñs pro
tectio tua. ſr manū dextā tuā.
Per diem ſol nõ uret te. neq;
luna per noctem.
Dñs cuſtodit te ab oī malo.
cuſtodiat aīaz tuā dñs.
Dominus cuſtodiat introi
tum tuum et exitum tuū ex
hoc nunc et uſq; in ſeculum.
Gloria pri et filio. ps.
Letatus ſum in his que
dicta ſunt michi. in do
mum domini ibimus.
Stantes erant pedes nri. in
atriis tuis hieruſalem.
Hieruſalem que edificatur
ut ciuitas. cuius participatio
eius in idipſum.
Illuc enim aſcenderunt

tribus tribus domini teſtimoniũ
iſrael ad confitendũ nõi dñi.
Quia illic ſederunt ſedes in
iudicio. ſedes ſuper domũ david.
Rogate que ad pacem ſunt
hieruſalem. et abundantia
diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua. et a
bundantia in turribz tuis.
Propter fratres meos et pro
ximos meos. loquebar pacẽ de te.
Propter domũ domini dei
nr̃i. queſiui bona tibi.
Gloria patri. A. In odorem
unguentorum tuorum currim̃
adoleſcentule dilexerũt te nimis.
Ab initio et ante ſcl̃a cre
ata ſum. et uſqz ad fu
turum ſcl̃m non deſinam et
in habitatione ſancta coram
ipſo miniſtraui. Deo gr̃as.
R. Sancta dei genitrix virgo
ſemper maria. Sancta dei ge.

℣. Intercede pro nobis ad dominũ
deum nrm. Virgo semp maria.
Gl'ia patri. Sancta dei. ℣. Post
partum virgo inuiolata perman
sisti. ℟. Dei genitrix intercede pro
nobis. Dn̄e exaudi. Et clamor. Or̄o.
Concede nos famulos tuos q̄s.

Ad sextam.



Deus in adiutorium meum
intende. Domine ad ad
iuuandum me festina.

Gloria patri. Hymnus.
Mem creatoꝛ. ã. Benedicta.
Ad te leuaui oculos meos.
qui habitas in celis.
Ecce ſicut oculi ſeruoꝝ. ĩ ma
nibus dominoꝛum ſuoꝛum.
Sicut oculi ancille ĩ manibz
domine ſue. ita oculi nr̃i ad do
minum deum nr̃m donec mi
ſereatur nr̃i.
Miſerere nr̃i domine miſerere
noſtri. quia multum repleti
ſumus deſpectione.
Quia multum repleta eſt
anima nr̃a. oppꝛobriũ abun
dantibz et deſpectio ſuperbis.
Gloria patri. Pſalmus.
Niſi quia dñs erat ĩ nobis
dicat nunc iſrael. niſi
quia dominus erat in nobis.
Cum exurgerent homines
in nos. forte viuos degluti
ſent nos.

Cum irasceretur furor eorum
in nos. forsitan aqua absor
buisset nos.
Torrentē pertrāsiuit aīa
nr̄a forsitan pertransisset aīa
nostra aquam itollerabilem.
Benedictus dn̄s q̄ nō dedit nos
in captione dentibus eorum.
Anima nr̄a sicut passer ere
pta est de laqueo venantium.
Laqueus contritus est. et nos
liberati sumus.
Adiutorium nr̄m in noīe do.
qui fecit celum et terram.
Gloria patri. ps.
Qui confidunt in dn̄o
sicut mons syon. nō co
mouebitur ieternum qui ha
bitat in hierusalem.
Montes ī circuitu eius et dn̄s
in circuitu populi sui. ex hoc
nunc et vsq; in seculum.
Quia non relinquet dominus

virgam peccatorum super sortem iustorum. vt
non extendant iusti ad iniqui
tatem manus suas.
Bene fac domine. bonis et
rectis corde.
Declinantes autem in obligationes
adducet dominus cum operan
tibus iniquitatem pax super israel.
Gloria patri. a. Benedicta es a fi
lio tuo domina quia per te fructum
vite communicavimus. Capit.
Et sic in syon firmata sum.
et in civitate sanctifica
ta similiter requievi et in ierusalem
potestas mea. Deo gratias. R. Post
partum virgo inviolata permansisti.
Post partum. V. Dei genitrix intercede
pro nobis. Inviolata permansisti.
Gloria patri. Post partum. V. Speciosa fa
cta es et suavis. R. In deliciis tuis
sancta dei genitrix. Domine exaudi. Et cla.
Concede nos famulos. Oratio.
Ad nonam.



Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuuandum me festina.

Gloria patri. hymnus.
Ueni creator sps. a Pulchra es.
In conuertendo dns ps.
captiuitate syon. facti
sumus sicut consolati.
Tunc repletū est gaudio os
nrm. et ligua nra exultatione.
Tunc dicent iter gētes ma
gnificauit dns facere cum eis.
Magnificauit dns facere no
biscum. facti sumus letantes.
Conuerte dne captiuitatē
nram. sicut torrens in austro.
Qui seminat ī lachrimis. ī
exultatione metent.
Euntes ibant et flebant. mit
tentes semina sua.
Uenientes autem venient.
cū exultatione portantes ma
nipulos suos. Glia pri. ps.
Nisi dns edificauerit do
mum. ī vanū laboraue
runt qui edificant eam.

Nisi dns custodierit ciuitate
frustra vigilat qui custodit ea.
Vanum est vobis ante lucē
surgere surgite postq̄ sederitis
qui manducatis panē doloris.
Cum dederit dilectis suis so-
mnum. ecce hereditas domini fi
lii merces fructus ventris.
Sicut sagitte ī manu pote
tis ita filii excussorum.
Beatus vir qui nō impleuit
desiderium suū ex ipsis. non
confundetur cum loquetur
inimicis suis in porta.
Gloria patri. Psalmus.
Beati omnes qui timēt
dnm. qui ambulant
in vijs eius.
Labores manuū tuarū quia
mãducabis btūs es et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis abundās
in lateribz domus tue.
Filii tui sicut nouelle oliua

rum in circuitu menſe tue.
Ecce ſic benedicetur homo. q̄
timet dn̄m.
Benedicat tibi dn̄s ex ſyon. et
videas bona hierlm in omnibus
diebus vite tue.
Et videas filios filiorum tuoꝝ
pacem ſuper iſrael.
Gloria pri. A. Pulchra es et de
cora filia hieruſalem terribilis vt
caſtrorum acies ordinata. Cap.
Et radicaui in ppl'o honori
ficato et in partes dei mei
hereditas illius. et in plenitudine
ſctoꝝ detentio mea. Deo gr̄as. R.
Specioſa facta es et ſuauis. Specioſa.
V. In deliciis tuis ſcta dei genitrix. Et
ſuauis. Gl'ia pri. Specioſa. V. Digna
re me laudare te virgo ſacrata. R.
Da michi virtutem contra hoſtes
tuos. Dn̄e exaudi. Et clamor. Oro.
Concede nos famulos tuos qs.
Ad veſperas.



Deus in adiutoriū meū
intende Dn̄e ad adiu
uandum me festina.

Gloria patri. a. Beata mater.
Letatus sum in his. ps.
Ad te leuaui oculos. ps.
Nisi quia dominus erat. ps.
Qui confidunt in domino. ps.
In conuertendo dominus. ps.
a. Beata mater et innupta virgo
gloriosa regina mundi intercede pro
nobis ad dominum deum nostrum. Cap.
Beata es virgo maria que
dominum portasti creatorem
mundi genuisti qui te fecit et in
eternum permanes virgo. Deo gratias.
Aue maris stella dei hy.
mater alma atque semper
virgo felix celi porta.
Sumens illud aue gabrielis
ore funda nos in pace mutans
nomen eue.
Solue vincla reis profer lumen
cecis mala nostra pelle bona cun
cta posce.
Monstra te esse matrem sumat

per te preces qui pro nobis nat⁹
tulit eſſe tuus.
Uirgo ſingularis inter omẽs
mitis nos culpis ſolutos mites
fac et caſtos.
Uitam preſta puram iter
para tutum vt videntes ieſum
ſemper colletemur.
Sit laus deo patri ſummo
xpo decus ſpiritui ſancto trinus
honor vnus Amen. an. Poſt par
tum virgo inuiolata permanſiſti
℟. Dei genitrix intercede pro nobis.
an. Sancta maria. ps.
Magnificat aĩa mea dñm.
Et exultauit ſpiritus meus in
deo ſalutari meo.
Quia reſpexit humilitatẽ an
cille ſue. ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes.
Quia fecit michi magna qui
potens eſt et ſanctum nomẽ ei⁹.
Et mĩa eius a progenie in pro

generies timentibus eum.
Fecit potentiā i brachio ſuo.
diſperſit ſuperbos mēte cordis ſui.
Depoſuit potentes de ſede. et ex
altauit humiles.
Eſurientes impleuit bonis. et
diuites dimiſit inanes.
Suſcepit iſrael puerū ſuum.
recordatus miſericordie ſue.
Sicut locutus eſt ad pres nros
abraham et ſemini ei⁹ in ſcla.
Gloria patri. ℟ Sancta maria
ſuccurre miſeris iuua puſilla
nimes refoue flebiles ora p ꝑplo
interueni pro clero intercede pro
deuoto femineo ſexu. Domine ex
audi orationem meā. Et clamor meus.
Concede nos famulos tuos. Or

Ad completorium.



Conuerte nos deus ſalu
taris noſter: Et auerte
iram tuam a nobis.

Deus ĩ adiutoriũ meũ ĩtende.
Domine ad adiuuandum me feſ.
Gloria pri. añ. Cũ iocũditate. ps.
Usqȝquo dñe obliuiſceris
me in finem. vſquequo a
uertis faciem tuam a me.
Quamdiu ponã cõſilia ĩ aĩa mea
mea. dolorẽ ĩ corde meo per diem.
Uſqȝquo exaltabitur inimic9 ms
meus ſuper me reſpice et exaudi
me domine deus meus.
Illumina oculos meos ne vn
qȝ obdormiam in morte. neqñ
dicat inimicus meus preualui
aduerſus eum.
Qui tribulant me exultabũt
ſi motus fuero ego autẽ ĩ miſe
ricordia tua ſperaui.
Exultabit cor meũ ĩ ſalutari
tuo cantabo domino qui bona
tribuit michi et pſallam nõi
dñi altiſſimi. Glia pri. ps.
Iudica me deus et diſcer

ne cauſam meam de gente non
ſancta ab homine iniquo et
doloſo erue me.
Quia tu es deus fortitudo me
a quare me repuliſti et quare
triſtis incedo. dum affligit me
inimicus.
Emitte lucē tuā et veritatem
tuam. ipſa me deduxerunt et
adduxerunt i montē sctm̄ tuū
et in tabernacula tua.
Et introibo ad altare dei. ad
deū qui letificat iuuentutē meā.
Confitebor tibi in cythara
deus deus meus. quare triſtis
es anima mea et q̄re cōturbas me
Spera i deo quoniā adhuc con
fitebor illi. ſalutare vultus mei
et deus meus. Gloria patri. ps.
Sepe expugnauerūt me
a iuuentute mea. dicat
nunc israel.
Sepe expugnauerunt me a

iuuentute mea. etenim non po
tuerunt michi.
Supra dorſum meũ fabricaue
runt peccatores. prolongauert
iniquitatem ſuam.
Dominus iuſtus concidet cer
uices peccatorum confundantur
et conuertantur retrorſum omnes
qui oderunt ſyon.
Fiant ſicut fenũ tectorum quod
priuſq̃ euellatur exaruit.
De quo non impleuit manũ
ſuam qui metet. et ſinum ſuum
qui manipulos colliget.
Et nõ dixerũt qui preteribant
benedictio domini ſuper vos bñ
dicimus vobis in nõie domini.
Gloria patri. Pſalmus
Domine nõ eſt exaltatũ cor
meũ. neq̃ elati ſt oculi mei
Neq̃ ambulaui in magnis.
neq̃ in mirabilibus ſuper me.
Si nõ humiliter ſentiebã. ſed

exaltaui animam meam.
Sicut ablactatus est sup matre
sua. ita retributio i aia mea.
Speret israel in domino. ex
hoc nunc et usqz in seculum.
Gloria patri. a Cu iocunditate memo
ria bte marie celebrem⁹ ut ipsa pro
nobis intercedat ad dnm iesu xpm. cap
Sicut cynamomu et bal
samu aromatizans odo
rem dedi quasi mirra electa dedi
suauitate odoris. Deo gras. hy⁹
Virgo singularis inter omes
V Ecce ancilla dni. R Fiat michi
sedm verbu tuu. a Ecce copleta. ps
Nunc dimittis seruum tu
um domine. secundum
verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei. salu
tare tuum
Quod parasti ante faciem om
nium populorum.
Lumen ad reuelatione gentiu.

et gloriam plebis tue iſrael.
Gloria patri. Ã Ecce cõpleta
ſunt omnia que dicta ſunt per
angelum de virgine maria. ℟
Dñe exaudi. Et clamor. Orõ.
Gratiam tuã queſumus
domine mentibz nr̃is ĩ
funde ut qui angelo nunciante
xpi filii tui incarnationẽ co
gnovimus per paſſionem eiꝰ
et crucem ad reſurrectionis
gloriam perducamur. Per
eundem xpm dñm nr̃m. Amẽ.

Incipiunt hore de ſancta cruce.



Domine labia mea a
peries. Et os meum
annunciabit laudē tuā.

Deus in adiutoriu͂ meu͂ itende
Domine ad adiuuandu͂ me.
Gloria patri et filio. hymn⁹.
Patris sapientia veritas
diuina. Deus homo ca
ptus est hora matutina. A suis
discipulis cito derelictus. A iu
deis venditus traditus et afflict⁹.
℣. Adoramus te xpe et benedicim⁹
tibi quia per sanctam cruce͂ tua͂
redemisti mundum. ℟. Qui pass⁹
es pro nobis. ℟. Domine miserere nob.
Domine iesu xpe fili dei or.
viui pone passione͂ cruc͂
et mortem tuam inter iudiciu͂
tuu͂ et aı̄am mea͂ nu͂c et ī hora
mortis mee et semper largiri di
gneris viuis mi͂am et gra͂m de
functis venia͂ et requie͂ ecclie tue
pace͂ et concordiam et nobis pcc͂o
ribus vita͂ et leticia͂ sempiternam.
Qui viuis et regnas de⁹. p oia͂.
Deus in adiutor. Ad prima͂.

Hora prima ductus ē iesus
ad pylatum. falsis te-
stimoniis multum accusatū.
In collo percutiunt manibus li-
gatum. Vultū dei conspuunt
lumen celi gratū. ā. Adoram⁹.
Domine iesu christe fili. orō.
Deus ī adiutor. Ad terciam.
Crucifige clamitant ho-
ra terciarū. Illusus in-
duitur veste purpurarū. Caput
eius pungitur corona spinarū.
Crucem portans humeris ad
locum penarum. ā. Adoramus.
Domine iesu christe fili. orō.
Deus in adiutoriū. Ad sextam
Hora sexta iesus est cruci
conclauatus. Et est cū
latronibus pendens deputat⁹.
Pre tormētis sitiens felle satu-
ratus. Agnus crimen diluit
sic ludificatus. ā. Adoramus te
Domine iesu xpe fili dei. orō.

Deus in adiutoꝛ. Ad nonā.
Hora nona dn̄s iesus ex
pirauit. Hely clamās
animam patri cōmendauit.
Latus eius lancea miles perfo
rauit. Terra tunc contremuit
et sol obscurauit. Adoramus
Domine iesu xp̄e fili dei. Or
Deus in adiut. Ad vesperas.
De cruce deponitur hora
vespertina. Fortitudo
latuit in mente diuina. Talē mor
tem subiit vite medicina. Heu co
rona glorie iacuit supina. Ant.
Adoramus te xp̄e et benedicim9. Or
Dn̄e iesu xp̄e. Ad completorium.
Conuerte nos deus salutaris.
Et auerte iram tuam a nobis.
Deus in adiutorium meum.
Hora completorij datur
sepulture. Corpus xp̄i
nobile spes vite future. Condit
aromate complet scripture.

Jugis sit memoria mors hec in
cruce. ℣. Adoramus te xp̄e. oratio.
Domine iesu xp̄e fili dei vi.
Has horas canonicas cū
deuotione. Xp̄e tibi re
colo pia ratione. Ut qui pro
me passus es amoris ardore.
Sis michi solatium ĩ mortis
agone. Amen.

Ad matutinas de sctō spiritu.



Domine labia mea. aperies. Et os meum an
nunciabit laudem tuã.

Deus in adiutorium meum
Nobis sancti sp̃s gratia
sit data. De qua virgo
virginũ fuit obumbrata. Cũ
per sanctum angelũ fuit salu
tata. Verbum caro factũ est
virgo fecundata. a. Veni sc̃te sp̃s
reple tuorum corda fideliũ et tui a
moris in eis ignẽ accende. V.
Emitte spm̃ tuũ et creabuntur.
R. Et renouabis faciẽ terre. Or.
Omnipotens sẽpiterne deus.
da nobis illam sc̃ti sp̃us
gr̃am quã discipulis tuis ĩ die
sc̃o penthecostes transmisisti
per dñm nr̃m iesum christũ.
Deus in adiut. Ad primam.
De virgĩe maria xp̃s fuit
natus. Crucifixus mor
tuus atq3 tumulat⁹. Resurgens
discipulis fuit demõstrat⁹. Et
ipis cernẽtib3 celis eleuat⁹. a. Veni
sc̃te sp̃s. or. Omps sempiterne.

Deus in adiutoriū. Ad terciā.
Spūm ſanctū ſpm deus
delegauit. In die penthe-
coſtes ſuos confortauit. Et de li-
guis igneis ipſos inflāmauit.
Relinquere orphanos eos dene-
gauit. ā Veni ſancte ſps. oro.
Omnipotens ſempiterne deus.
Deus in adiutoriū. Ad ſextā.
Septiforme grām tue
acceptauerunt. Qre ydi-
omata cuncta cognouerunt
Ad diuerſa climata mūdi reces-
ſerunt. Et fidē catholicā tunc
predicauerunt. ā Veni ſcte ſps.
Omnipotens ſemp. deus. oro.
Deus in adiutoriū. Ad nonā.
Spiritus paraclitus fuit
appellatus. Donū dei cari-
tas fons viuificat. Spiritualis
vnctio ignis iflāmat. Septifor-
mis grā cariſma vocatus. ant.
Veni ſancte. or. Omps ſempit.

Deus in adiutoriu[m]. Ad veſpas.
Dextre dei digitus virt[us]
ſpiritalis. Nos defen
dat civitat ab oībz malis. Ut no
bis non noceat demō infernā
lis. Sed protegat nutriat foue
at ſub alis. ā. Veni ſancte ſps.
Omnipotens ſempitne. oro.
Converte nos deus. Ad cōplet
Spūs paraclitus nos velit
iuuare. Greſſus nros re
gere et illuīare. Ut cū deus vene
rit oīs iudicare. Nos velit ad dex
terā ſuā appellare. ā. Veni ſcte
Omnipotens ſempiterne. oro.
Has horas canonicas cū
devotione. Tibi ſcte ſps
piaratione. Dixi ut nos viſites
inſpiratione. Ut vivam[us] iu
giter celi regione. Amen

Sequuntur ſeptem pſalmi peniten
ciales. Antiphona. Ne reminiſcaris. a̅.

conuertantur et erubescant valde
velociter. Gloria patri. psalmus
Beati quorum remisse sunt
iniquitates. et quorum
tecta sunt peccata.
Beatus vir cui nõ imputavit dñs
peccatum. nec est in spiritu eius dolus.
Quoniam tacui inveterave
runt ossa mea. dũ clamarē tota die
Quoniã die ac nocte gravata
est sup me manus tua conversus
sum in erumna mea dum con
figitur spina.
Delictũ meũ cognitũ tibi feci.
et iniusticiã meã non abscondi.
Dixi confitebor adversũ me
iniusticiã meã dño. et tu remisisti
impietatem peccati mei.
Pro hac orabit ad te omnis sanctus
in tempore oportuno.
Verumtamen in diluvio aquarum
multarũ ad eũ nõ approximabunt
Tu es refugiũ meũ a tribulatione

que circundedit me. exultatio mea
erue me a circu͞dantibus me.
Intellectu͞ tibi dabo et i͞ſtruã te
in via hac qua gradieris firmabo
ſuper te oculos meos.
Nolite fieri ſicut equus et mul9
quibȝ non eſt intellectus.
In chamo et freno maxillas
eorum conſtringe. qui non ap
proximant ad te.
Multa flagella pctõris. ſperãte͞
autem in dño mia͞ circu͞dabit.
Letamini in dño et exultate
iuſti. et gloriamini o͞es recti corde.
Gloria patri. Pſalmus.
Domine ne i͞ furore tuo
arguas me. neqȝ in ira
tua corripias me.
Quoniam ſagitte tue infixe ſu͞t
michi. et confirmaſti ſuper me
manum tuam.
Non eſt ſanitas in carne mea
a facie ire tue. non eſt pax oſſibȝ

meis a facie peccatorum meorũ.
Quoniã iniquitates mee sup
gresse sunt caput meũ. et sicut o
nus graue grauate sũt sr me.
Putruerunt et corrupte sunt
cicatrices mee. a facie isipiẽtie mee
Miser factus sum et curuat9 sũ
vsqz in finẽ. tota die contristat9
ingrediebar.
Quoniam lumbi mei ipleti sũt
illusionibz. et non est sanitas
in carne mea.
Afflictus sum et humiliatus
sum nimis rugiebam a gemi
tu cordis mei.
Domine ante te omne deside
rium meum. et gemitus me9
a te non est absconditus.
Cor meũ conturbatum est de
reliquit me virtus mea. et lumẽ
oculorũ meoz et ipm nõ ẽ mecũ.
Amici mei et proximi mei ad
uersum me appropinquauerunt

et ſteterunt.
Et qui iuxta me erant de longe
ſteterunt. et vim faciebant qui
querebant animam meam.
Et qui inquirebant mala mi
chi locuti ſunt vanitates. et dolos
tota die meditabantur.
Ego autem tanq̄ ſurdus non
audiebam. et ſicut mutus non
aperiens os ſuum.
Et factus ſum ſicut homo non
audiens. et non habens in orē ſuo
redargutiones.
Quoniā i te dn̄e ſperaui: tu ex
audies me domine deus meus.
Quia dixi nequādo ſupergaude
ant michi inimici mei. et dum
commouentur pedes mei ſup me
magna locuti ſunt.
Qm̄ ego in flagella paratus ſū.
et dolor meus i cōſpectu meo ſemper.
Qm̄ iniquitatē meā annunciabo
et cogitabo pro peccato meo

Inimici autē mei viuūt et cō
firmati sūt super me. et multipli
cati sunt qui oderūt me inique.
Qui retribuūt mala p bonis
detrahebant m̄ q̄m sequebar bo
nitatē. Ne derelinquas me dn̄e
deus meus. ne discesseris a me.
Intende i adiutoriū meum.
dn̄e deus salutis mee. Gloria pr̄i.
Miserere mei deus. secundum
magnā miām tuam. ps.
Et scd̄m multitudinē miserati
onū tuarū dele iniquitatē meam.
Amplius laua me ab iniquitate
mea. et a pctō meo munda me.
Quoniam iniqtatē meā ego co
gnosco. et pctm̄ meū cōtra me ē sp̄.
Tibi soli peccaui et malū coram
te feci. ut iustificeris in sermoib;
tuis et vincas cum iudicaris.
Ecce enim in iniquitatibus co
ceptus sum. et in peccatis conce
pit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexisti. incerta et occulta sapientie tue manifestasti michi.

Asperges me domine ysopo et mundabor. lavabis me et super nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium et leticiam. et exultabunt ossa humiliata.

Averte faciem tuam a peccatis meis. et omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me deus. spiritum rectum innova in visceribus meis.

Ne proiicias me a facie tua. et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Redde michi leticiam salutaris tui. et spiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas. et impii ad te convertentur.

Libera me de sanguinibus deus deus salutis mee. et exultabit lingua mea iusticiam tuam.

Domine labia mea aperies. et os meum

annunciabit laudem tuam.
Quoniam ſi voluiſſes ſacrifi
cium dediſſem vtique olocauſtis
non delectaberis.
Sacrificium deo ſpiritus con
tribulatus. cor contritum et hu
miliatum deus non deſpicies.
Benigne fac domine in bona
voluntate tua ſyon. ut edificen
tur muri iheruſalem.
Tunc acceptabis ſacrificium
iuſticie oblationes et olocauſta
tunc imponent ſuper altare tu
um vitulos. Gloria patri. ps.
Domine exaudi orationem
meam. et clamor meus
ad te veniat.
Non avertas faciem tuam a
me in quacumque die tribulor in
clina ad me aurem tuam.
In quacumque die invocavero
te. velociter exaudi me.
Quia defecerunt ſicut fumus

dies mei et ossa mea sicut cremiū
aruerunt.
Percussus sum ut fenum et a
ruit cor meum. quia oblitus sū
comedere panem meum.
A voce gemitus mei. adhesit os
meum carni mee.
Similis factus sum pellicano
solitudinis. factus sum sicut ni
ticorax in domicilio.
Vigilaui et factus sum sicut pas
ser solitarius in tecto.
Tota die exprobrabant michi
inimici mei. et qui laudabant
me aduersum me iurabant.
Quia cinerem tanq̄ panem
manducabam. et potum meū
cum fletu miscebam.
A facie ire indignationis tue.
quia eleuans allisisti me.
Dies mei sicut vmbra declinaue
runt. et ego sicut fenum arui.
Tu autē dn̄e in eternū pma

nes et memoriale tuum in genera
tione et generationem.
Tu exurgens domine misere
beris syon. quia tempus miseren
di eius quia venit tempus.
Quoniam placuerunt servis tuis lapi
des eius. et terre ei miserebuntur.
Et timebunt gentes nomen tuum
domine. et omnes reges terre gloriam tuam.
Quia edificavit dominus syon. et vi
debitur in gloria sua.
Respexit in orationem humilium
et non sprevit precem eorum.
Scribantur hec in generatione
altera. et populus qui creabitur
laudabit dominum.
Quia prospexit de excelso sancto
suo. dominus de celo in terram aspexit.
Ut audiret gemitus compeditorum
ut solveret filios interemptorum.
Ut annunciarent in syon nomen
domini. et laudem eius in iherusalem.
In conveniendo populos in unum.

et reges ut ſeruiant dño.
Reſpondit ei in via virtutis ſue.
paucitatem dierũ meoꝝ nũcia m.
Ne reuoces me in dimidio dierũ
meoꝝ. in generatione et genera
tionem anni tui.
Initio tu dñe terram fundaſti
et opera manuum tuarũ ſũt celi.
Ipſi peribunt tu autem ꝑmanes.
et oẽs ſicut veſtimẽ veteraſcẽt.
Et ſicut opertorium mutabis eos
et mutabis eos et mutabuntur
tu autem idem ipſe es. et anni tui
non deficient.
Filii ſeruorum tuoꝝ habitabũt.
et ſemen eorum in ſeculũ dirigetur.
Gloria patri. Pſalmus.
De profundis clamaui ad te
domine. domine exaudi
vocem meam.
Fiant aures tue intendentes.
in vocem deprecationis mee.
Si iniquitates obſeruaueris

domine. dne quis sustinebit.
Quia apud te propiciatio est. et
propter legem tuā sustinui te do[mine].
Sustinuit aīa mea ī verbo eius
speravit aīa mea in domino.
Custodia matutina usqz ad
noctem. speret israel in domino.
Quia apud dnm mīa. et copio
sa apud eum redemptio.
Et ipse redimet israel. ex omnibz
iniquitatibus eius.
Gloria patri. Psalmus.
Domine exaudi oronem
meam auribus percipe
obsecrationem meam ī veritate tu
a exaudi me in tua iusticia.
Et non intres in iudiciū cū servo
tuo. quia non iustificabitur in co
spectu tuo omnis vivens.
Quia persecutus est inimicus a
nimam meam. humiliavit in
terra vitam meam.
Collocavit me in obscuris sicut

moꝛtuos ſeculi et anxiatus eſt ſup
me ſpiritus meus. in me turbatū
eſt coꝛ meum.
Memoꝛ fui dierū antiquoꝝ me
ditatus ſum in omnibꝫ operibꝫ
tuis. et in factis manuum tuaꝝ
meditabar.
Expādi manus meas ad te aīa
mea ſicut terra ſine aqua tibi.
Velociter exaudi me domine.
defecit ſpiritus meus.
Non auertas faciem tuam a me
et ſimilis ero deſcendētibꝫ ī lacū.
Auditam fac michi mane miāꝫ
tuam. qꝛ in te ſperaui.
Notam fac michi viā in qua
ambulem. quia ad te leuaui a
nimam meam.
Eripe me de inimicis meis dñe ad
te cōfugi doce me facere volūtatem
tuam. quia deus meus es tu.
Spūs tuus bonus deducet me ī
terra rectā. ꝓpt nomē tuū dñe viui

ficabis me in equitate tua.
Educes de tribulatione animam
meam. et in misericordia tua diſperdes
omnes inimicos meos.
Et perdes omnes qui tribulant
animam meam. quoniam ego
ſeruus tuus ſum.
Gloria patri. Aña. Ne reminiſcaris
domine delicta mea vel parentum nostrorum
neque vindictam ſumas de peccatis nostris.
Kyrieleiſon. Christeleiſon.
Kyrieleiſon.
Christe audi nos.
Pater de celis deus. Miſerere nob.
Fili redemptor mundi deus. Miſ.
Spiritus ſancte deus. Miſerere.
Sancta trinitas unus deus. Mi.
Sancta maria. ora pro nobis.
Sancta dei genitrix. ora
Sancta virgo virginum. ora
Sancte michael. ora
Sancte gabriel. ora
Sancte raphael. ora

Omnes sancti angeli et archan
geli dei. orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum spiri
tuum ordines. orte
Sancte iohannes baptista. or
Omnes sancti patriarche et
prophete dei. orte
Sancte petre. or
Sancte paule. or
Sancte andrea. or
Sancte iacobe. or
Sancte iohannes. or
Sancte philippe. or
Sancte bartholomee. or
Sancte mathee. or
Sancte iacobe. or
Sancte thoma. or
Sancte symon. or
Sancte iuda. or
Sancte mathia. or
Sancte barnaba. or
Sancte luca. or
Sancte marce. or

Sancte marcialis. oꝛ
Omnes ſancti apoſtoli et euan-
geliſte dei. orate pro nobis.
Sancte urſine. oꝛ
Omnes ſancti diſcipuli domini. oꝛate
Omnes ſancti innocentes. oꝛate
Sancte ſtephane. oꝛ
Sancte clemens oꝛ
Sancte fabiane oꝛ
Sancte ſebaſtiane. oꝛ
Sancte laurenti oꝛ
Sancte vincenti oꝛ
Sancte corneli. oꝛ
Sancte ſixte. oꝛ
Sancte thoma. oꝛ
Sancte geruaſi. oꝛ
Sancte prothaſi. oꝛ
Sancte georgi. oꝛ
Sancti iohannes et paule. oꝛate
Sancti marcelline et petre. oꝛate
Sancti coſma et damiane. oꝛate
Sancte quintine oꝛ
Sancte leodegari. oꝛ

Sancte blasi. ora

Sancte dyonisi cum sociis tuis. ora

Sancte maurici cum sociis tuis ora

Sancte ypolite cum sociis tuis. ora

Sancte eustaci cum sociis tuis. ora

Sancte eutropi. ora

Sancte christofore. ora

Omnes sancti martires. orate

Sancte silvester. ora

Sancte gregori. ora

Sancte martine. ora

Sancte hylari. ora

Sancte hieronime. ora

Sancte ambrosi. ora

Sancte augustine. ora

Sancte mellone. ora

Sancti gildarde et medarde. orate

Sancte romane. ora

Sancte audoene. ora

Sancte eligi. ora

Sancte egidi. ora

Sancte iuliane. ora

Sancte nicolae. ora

Sancte benedicte. ora
Sancte maure. ora
Sancte fiacri. ora
Sancte leonarde. ora
Omnes ſancti confeſſores. orate
Sctā maria magdalene. ora
Sancta agatha. ora
Sancta agnes. ora
Sancta lucia. ora
Sancta cecilia. ora
Sancta genouefa. ora
Sancta margareta. ora
Sancta katherina. ora
Sancta ſuſanna. ora
Sancta barbara. ora
Sancta anna. ora
Sancta fides. ora
Sancta ſpes. ora
Sancta caritas. ora
Omnes ſancte birgines. orate
Omnes ſancti et ſancte dei. orate
Propitius eſto. parce nobis dñe.
Ab oī malo. libera nos domine.

Ab insidiis dyaboli. l'
A dampnatione perpetua. l'
Ab imminentibus peccatorū
nostrorum periculis. l'
Ab infestationibz demonū. l'
A spiritu fornicationis. l'
Ab appetitu inanis glorie. l'
Ab omī immūdicia mētis et corpis. l'
Ab ira et odio et omī mala volūtate. l'
A cecitate cordis.
A fulgure et tempestate. l'
A subitanea et eterna morte. l'
Per misteriū sctē incarnatōis tue. l'
Per adventum tuum. l'
Per nativitatem tuam. l'
Per apparitionem tuam. l'
Per circumcisionem tuam. l'
Per baptismum tuum. l'
Per passionē et crucē tuā. l'
Per gloriosā resurrectōem tuā. l'
Per admirabilē ascēsione tuā. l'
Per grāz sctī spūs paracliti. l'
In hora mortis succurre nob' dn̄e.

In hora mortis. libera nos do.
Peccatores. Te rogam9 audi nos.
Ut pacem nobis dones. Te r.
Ut mīa et pietas tua nos custo
diat. Te rogam9. Ut ecclīaꝫ tuā
regere et defensare digneris. Te r.
Ut oībus benefactoribꝫ nrīs
sempiterna bona retribuas. Te r.
Ut oībꝫ fidelibꝫ viuis ac defu
nctis requiem eternam dones. Te r.
Ut nos exaudire digneris. Te r.
Fili dei. Te rogam9 audi nos. iii.
Agnus dei qui tollis pctā mun
di parce nobis domine.
Agnus dei qui tollis peccata mun
di. exaudi nos domine.
Agnus dei qui tollis peccata
mundi. miserere nobis.
Kyrieleison. Christeleison.
Kyriel. Pater nr. Et ne. Sed.
℣ Et veniat sr nos mīa tua dne. ℟
Salutare tuū scd̄m eloquiū tuū.
Dn̄e exaudi orōnē meā. Et clamor.

Deus cui proprium eſt
miſereri ſemper et parcere
ſuſcipe deprecationem nr̃am ut quos
delictorum cathena cõſtringit miſe
ratio tue pietatis abſoluat. Per.
Ure igne ſancti ſpũs renes
nr̃os et cor noſtrum dñe
ut tibi caſto corpore ſeruiamus
et mundo corde placeamus. Per.
Animabus queſumus
domine famulorum famu
larumque tuarum oratio profi
ciat ſupplicantium ut eas et a peccatis
omnibus exuas et tue redemptionis
facias eſſe participes. Qui uen
turus es iudicare uiuos et mor
tuos et ſeculum per ignem. Amen.

Sequitur officium mortuorum.
Ad veſperas. añ Placebo. ps.



Dilexi quoniam exaudi
et dominus vocem or̄a
tionis mee.



Quia inclinavit aurē suā m.
et in diebus meis invocabo.
Circumdederunt me dolores
mortis. et pericula īferni inve
nerunt me.
Tribulationē et dolorē inveni.
et nomen domini invocavi.
O domine libera aīam meā
misericors dñs et iustus. et de
us noster miseretur.
Custodiēs parvulos domin⁹.
humiliatus sū et liberavit me.
Convertere aīa mea ī requie
tuā. quia domin⁹ benefecit tibi.
Quia eripuit aīam meā de mor
te oculos meos a lacrimis. pedes
meos a lapsu.
Placebo dño in regione vivoꝝ
a. Placebo domino in regione
vivorum. a. Heu me. Psalm⁹.
Ad dominū cum tribularer
a. Heu me q: incolatus meus ꝓ
longatus est. a. Dñs. Psalmus

Leuaui oculos meos in montes.
a. Dominus custodit te ab omni
malo custodiat aĩam tuam dñs.
an. Si iniquitates. psalmus
De profundis clamaui ad te.
an. Si iniquitates obseruaueris dñe
domine quis sustinebit. a. Opera.
Confitebor tibi dñe i ps.
toto corde meo. quoniam
audisti verba oris mei.
In conspectu angelorũ psallã
tibi. adorabo ad templũ sanctũ
tuum et confitebor nomini tuo.
Super mĩa tua et veritate tua
quoniam magnificasti super
omne nomen sanctum tuum.
In quacumq; die inuocauero
te exaudi me. multiplicabis
in anima mea virtutem.
Confiteantur tibi dñe omnes
reges terre. quia audierunt
omnia verba oris tui.
Et cantent in viis domini.

quoniam magna est gloria dñi.
Qm excelsus dominus et humi
lia respicit. et alta a lõge cognoscit.
Si ambulavero in medio tri
bulationis vivificabis me. et su
per iram inimicorum meorum
extendisti manum tuam et sal
vum me fecit dextera tua.
Dominus retribuet p̃ me dñe
mīa tua in seculum. opera ma
nuum tuarum ne despicias. *aña.*
Opera manuum tuarum dñe ne
despicias. *aña.* Audivi. *psalmus.*
Magnificat anima mea dñm.
añ. Audivi vocem de celo dicentem
beati mortui qui in domino mori
untur. Kyriel. Christeel. Kyriel.
Pater noster. Et ne. *psalmus.*
Lauda anima mea dñm lau
dabo dñm in vita mea.
psallam deo meo q̃diu fuero.
Nolite confidere in principibz
nec in filiis hoīm. in quibus

non eſt ſalus.
Exibit ſpiritus eius et reuer
tetur in terram ſuam. i illa die
peribunt omnes cogitatões eorum.
Beatus cuius deus iacob adiu
tor eius ſpes eius in dño deo ipſius
qui fecit celum et terram mare
et omnia que in eis ſunt.
Qui cuſtodit veritatem in ſe
culum facit iudicium iniuriã
patientibus dat eſcam eſurientibus.
Dominus ſoluit compeditos
dominus illuminat cecos.
Dominus erigit eliſos dñs
diligit iuſtos.
Dominus cuſtodit aduenas
pupillum et viduam ſuſcipiet
et vias peccatorum diſperdet.
Regnabit dñs in ſecula deus
tuus ſyon. in generatione et ge
nerationem. ℣. Requiem eternã
dona eis dñe. ℟. Et lux perpetua
luceat. ℣. Requieſcant in pace. ℟.

Domine exaudi. Et clamor. Oro.
Inclina dñe aurem tuam ad
preces nr̃as quibz miam
tuam ſupplices deprecamur vt aīas
famuloꝝ famularūqz tuarū quas
de hoc ſeculo migrare iuſſiſti ī pac̄
ac lucis regionē conſtituas et ſcōꝝ
tuoꝝ iubeas eſſe conſortes. P xp̄m.
Fidelium deus omnium condi ℟
tor et redemptor aīabz fa
mulorū famularūqz tuarum re
miſſionem cunctoꝝ tribue pctōꝝ
ut indulgentiā quā ſemper opta
uerunt piis ſupplicationibus co
ſequantur. Qui venturus es iudi
care viuos et mortuos et ſeculum
per ignem. Amen. Requieſcant ī
pace. Amē. Ad matutinas. a. Dirige.
Verba mea auribus percipe. ps.
a. Dirige domine deus meus in co
ſpectu tuo viā meā. a. Conuertere.
Domine ne in furore tuo. ps.
a. Conuertere domine et eripe aīam

meam quoniam non est in morte q̃
memor sit tui. a Nequando. ps.
Domine deus meus in te
speraui saluũ me fac. ex
omnib; persequentibus me et
libera me.
Nequando rapiat ut leo animã
meam dum non est qui redimat
neq; qui saluum faciat.
Dñe deus meus si feci istud. si ẽ
iniquitas in manibus meis.
Si reddidi retribuentib; michi
michi mala decidam merito ab
inimicis meis inanis.
Persequatur inimicus animã
meam comprehendat et conculcet
in terra vitam meam. et gl'am
meam in puluerem deducat.
Exurge dñe i ira tua. et exaltare
i finibus inimicorum meorum.
Et exurge dñe deus meus i precepto
quod mandasti. et sinagoga po
pulorum circumdabit te.

Et propter hanc in altum regredere.
dominus iudicat populos.
Iudica me domine secundum iu
sticiam meam. et secundum in
nocentiam meam super me.
Consumetur nequicia peccatorum
et diriges iustum. scrutans cor
da et renes deus.
Iustum adiutorium meum a
domino. qui saluos facit rectos corde.
Deus iudex iustus fortis et pati
ens. numquid irascatur per singulos dies.
Nisi conuersi fueritis gladium
suum vibrauit arcum suum tete
dit et parauit illum.
Et in eo parauit vasa mortis.
sagittas suas ardentibus effecit.
Ecce parturiit iniusticiam con
cepit dolorem. et peperit iniquitatem.
Lacum aperuit et effodit eum
et incidit in foueam quam fecit.
Conuertetur dolor eius in
caput eius. et in verticem ipsius

iniquitas eius descendet.
Confitebor dn̄o sc̄dm iusticiā
eius. et psallam nomini dn̄i
altissimi. a Nequando rapi
at ut leo aīam meam dum nō est
qui redimat neq3 qui saluū fa
ciat. ℟ Ne tradas bestiis animas
confitentes tibi. ℣ Et animas
pauperū tuorum ne obliuiscaris
in finem. Pater nr̄. Lco prima
Parce michi domine ni
chil enim sunt dies mei
Quid est homo q3 magnificas
eum. aut quid apponis erga
eum cor tuum. Visitas eum di
luculo. et subito probas illum.
Usquequo non parcis michi nec
dimittis me ut glutiam sali
uam meam. Peccaui. Quid
faciam tibi o custos hominum.
Quare posuisti me cotrariū tibi.
et factus sum michimet ipsi
grauis. Cur non tollis pctm̄

meum. et quare non aufers ini
quitatem meam. Ecce nunc in
puluere dormio. et ſi mane me
queſieris non ſubſiſtam. R. Cre
do quod redemptor meus viuit et in
nouiſſimo die de terra ſurrecturus
ſum. Et in carne mea videbo deum
ſaluatorem meum. V. Quem vi
ſurus ſum ego ipſe et non alius et
oculi mei conſpecturi ſunt. Et in.
Tedet animam meam Lectio
vite mee. dimittam ſecūda.
aduerſum me eloquium meum.
Loquar in amaritudine anime
mee dicam deo. Noli me condem
nare. Indica michi cur me ita
iudices. Nunquid bonum tibi
videtur ſi calumnieris et oppri
mas me opus manuum tuarum.
et conſilium impiorum adiuues.
Nunquid oculi carnei tibi ſunt.
aut ſicut videt homo et tu vide
bis. Nunquid ſicut dies hominis

dies tui. et anni tui sicut humana
sunt tempora. Ut queras ini
quitatem meam et peccatum meum
scruteris. Et scias quia nichil impium
fecerim cum sit nemo qui de
manu tua possit eruere. ℟. Qui
lazarum resuscitasti a monumen
to fetidum. Tu eis domine dona requi
em et locum indulgentie. ℣. Qui
venturus es iudicare vivos et mor
tuos et seculum per ignem. Tu eis.

Manus tue fecer lectio tertia.
unt me et plasmaverunt
me totum in circuitu et sic re
pente precipitas me. Memento
queso quod sicut lutum feceris me
et in pulverem reduces me.
Nonne sicut lac mulsisti me.
et sicut caseum me coagulasti.
Pelle et carnibus vestisti me ossi
bus et nervis compegisti me. Vi
tam et misericordiam tribuisti michi
et visitatio tua custodivit spi

ritum meum. ℟. Domine quādo
veneris iudicare terram vbi me ab
ſcondam a vultu ire tue. Quia pec
caui nimis in vita mea. ℣. Com
miſſa mea paueſco et ante te erube
ſco dum veneris iudicare noli me
condemnare. Quia. A. In loco. ps.
Dominus regit me et ni
chil michi deerit. in loco
paſcue ibi me collocauit.
Super aquā refectionis educa
uit me. aīam meam conuertit.
Deduxit me ſuper ſemitas iu
ſticie. propter nomen ſuum.
Nam et ſi ambulauero ī me
dio vmbre mortis. non timebo
mala quoniam tu mecum es.
Virga tua et baculus tuus.
ipſa me conſolata ſunt.
Paraſti ī conſpectu meo mēſā
aduerſus eos qui tribulāt me.
Impinguaſti in oleo caput
meum. et calix meus inebrians

quam preclarus est.
Et mia tua subsequetur me
omnibz diebz vite mee.
Et ut inhabitem i domo do.
in longitudinem dierum. an.
In loco pascue ibi me collocavit.
an. Delicta. Psalmus.
Ad te domine levavi aiaz
meam deus meus in te confido
non erubescam.
Neqz irrideant me inimici
mei. etenim universi qui susti
nent te non confundentur.
Confundantur omnes in
qua agentes supervacue.
Vias tuas dne demonstra michi
et semitas tuas edoce me.
Dirige me in veritate tua et
doce me. quia tu es deus salua
tor meus et te sustinui tota die.
Reminiscere miseracionu
tuarum domine. et miaum
tuarum que a seculo sunt.

Delicta iuventutis mee et igno
rancias meas ne memineris.
Secundum miam̄ tuam memento
mento mei tu. propter bonita
tem tuam domine.
Dulcis et rect' dñs ꝓpt' hoc legē
dabit delinquentibus in via.
Diriget mā ſuetos ī iudicio. do
cebit mites vias ſuas.
Universe vie dñi mīa et veritas
requirentibus teſtamentū ei'
et teſtimonia eius.
Propter nomen tuum dñe ꝓ
piciaberis pctō meo mltū eſt eīn.
Quis eſt homo qui timet dnm̄
legem ſtatuit ei ī via quā elegit.
Anima ei' in bonis demorabit.
et ſemen eius hereditabit terrā.
Firmamentū eſt dñs timētib;
eum. et teſtamentum ipſius ut
manifeſtetur illis.
Oculi mei ſemper ad dnm̄ quī
ipſe evellet de laqueo pedes meos.

Respice in me et miserere mei.
quia unicus et pauper sum ego.
Tribulationes cordis mei mul
tiplicate sunt. de necessitatibz
meis eripe me.
Vide humilitatem meam et
laborem meum. et dimitte uni
versa delicta mea.
Respice inimicos meos qui
multiplicati sunt. et odio ini
quo oderunt me.
Custodi aīaz meā et eripe me.
nō erubescam qm̄ speraui in te.
Innocentes et recti adheserut
michi. quia sustinui te.
Libera deus israel. ex oībz tri
bulationibus suis. Aň. Delicta
iuuentutis mee et ignorancias me
as ne memineris dn̄e. Aň. Credo. Ps.
Dominus illuminatio
mea et salus mea quem
timebo. Dn̄s protector vite
mee. a quo trepidabo.

Dum appropiant super me no
centes. ut edant carnes meas.
Qui tribulant me inimici
mei. ipsi infirmati sunt et ceciderunt.
Si consistant aduersum me
castra. nõ timebit cor meum.
Si exurgat aduersum me pre
lium. in hoc ego sperabo.
Unam petii a dño hanc requi
ram ut inhabitem in domo dñi
omnibus diebus vite mee.
Et videam voluntatem dñi.
et visitem templum eius.
Quoniã abscondit me in ta
bernaculo suo ĩ die malorum
protexit me in abscondito ta
bernaculi sui.
In petra exaltauit me. et
nunc exaltauit caput meũ
super inimicos meos.
Circuiui et immolaui in ta
bernaculo eius hostiam vociferatio
nis. cãtabo et ꝑsalmũ dicã dño.

Exaudi dñe vocem meã qua
clamaui ad te miſerere mei
et exaudi me.
Tibi dixit cor meũ exq̄ſiuit te
facies mea. faciẽ tuã dñe requirã.
Ne auertas faciẽ tuã a me.
ne declines in ira a ſeruo tuo.
Adiutor meus eſto dñe ne de
relinquas me neq̃ deſpicias
me deus ſalutaris meus.
Quoniam pater me' et mat'
mea dereliquerunt me. dñs
autem aſſumpſit me.
Legẽ pone m̄ dñe in via tua
et dirige me in ſemita recta
propter inimicos meos.
Ne tradideris me in animas
tribulantium me quoniam
inſurrexerunt in me teſtes i
iqui et mẽtita eſt ĩiquitas ſibi
Credo videre bona domini
in terra viuentium.
Expecta dñm viriliter age.

et confortetur cor tuum et sustine do
minū. A Credo videre bona domini
in terra viventium. V In memoria et
na erunt iusti. R Ab auditione mala
non timebunt. Pater nr̄. Lectio qrta.
Quantas habeo iniquitates
et peccata scelera mea atque
delicta ostende michi. Cur faciem
tuam abscondis et arbitraris me
inimicum tuum. Contra foliu
quod vento rapitur ostendis pote
tiam tuam et stipulam siccam per
sequeris. Scribis enim contra me
amaritudines et consumere me
vis peccatis adolescentie mee. Po
suisti in nervo pedem meū et obser
vasti omnes semitas meas et vesti
gia pedum meorū considerasti.
Qui quasi putredo consumendus
sum. et quasi vestimentum quod
comeditur a tinea. R Heu m̄ do.
quia peccavi nimis in vita mea.
quid faciam miser ubi fugiā nisi ad

te deus meus miſerere mei. Dum ve
neris in noviſſimo die. ℣ Anima
mea turbata eſt valde ſed tu dne ſuc
curre ei. Dum veneris. Lectio quīta.

Homo natus de muliere
brevi vivens tpe. repletur
multis miſeriis. Qui quaſi flos
egreditur et conteritur et fugit
velut umbra et nunq̃ in eodē ſtatu
permanet. Et dignum ducis ſup
huiuſcemodi aperire oculos tuos.
et adducere eum tecū i iudicium.
Quis poteſt facere mundū de im
mundo conceptū ſemine. Nonne
tu qui ſolus es. Breves dies hois
ſunt numerus menſiū ei⁹ apud
te eſt. Conſtituiſti terminos ei⁹
qui preteriri non poterunt. Rece
de ergo paululum ab eo ut quie
ſcat donec optata veniat et ſicut m
cennarii eius. ℟ Ne recorderis pec
cata mea dne. Dum veneris iudi
care ſeculum per ignem. ℣ Dirige

domine deus meus in conspectu tuo
viam meam. Dum veris. lectio vi.
Quis michi hoc tribuat ut
in inferno protegas me
et abscondas me. donec pertran
seat furor tuus. et constituas in
tempus in quo recorderis mei.
Putas ne mortuus hō rursum
vivat. Cunctis diebus quibus
nunc milito expecto donec veniat
immutatio mea. Vocabis me et ego
respondebo tibi. Operi manuū
tuarum porriges dexteram. Tu
quidem gressus meos dinume
rasti. sed parce peccatis meis. ℟.
Libera me domine de viis īferni.
Qui portas ereas confregisti et vi
sitasti infernū et dedisti eis lumē
ut viderent te qui erant in penis te
nebrarum. ℣. Clamantes et dicen
tes advenisti redeptor nr̄. Qui por.
añ Complaceat. ps.
Expectans expectavi dñm.

et intendit michi.
Et exaudiuit preces meas et
eduxit me de lacu miſerie et de
luto fecis.
Et ſtatuit ſupra petram pedes
meos et direxit greſſus meos.
Et immiſit in os meū canticū
nouum. carmen deo nrō.
Videbunt multi et timebunt
et ſperabunt in domino.
Beatus vir cuius eſt nomē dñi
ſpes eius. et non reſpexit in vani
tates et inſanias falſas.
Multa feciſti tu domine deus
meus mirabilia tua. et cogita
tionibus tuis non eſt qui ſi
milis ſit tibi.
Annunciaui et locutus ſū. multi
plicati ſunt ſuper numerum.
Sacrificium et oblationē no
luiſti. aures autē perfeciſti m.
Holocauſtū et pro pctō non po
ſtulaſti. tunc dixi ecce venio.

In capite libri ſcriptum eſt de
me ut facerem voluntatem tuam
deus meus volui. et legem tuã
in medio cordis mei.
Annunciavi iuſticiam tuam in
eccleſia magna. ecce labia mea
non prohibebo dñe tu ſciſti.
Iuſticiam tuam non abſcondi
in corde meo. veritatem tuam et
ſalutare tuum dixi.
Non abſcondi miãz tuã. et veri
tatem a conſilio multo.
Tu autẽ dñe ne longe facias
miſerationes tuas a me. mia
tua et veritas tua ſemper ſuſce
perunt me.
Quoniam circumdederunt me
mala quorum non eſt numer⁹
comprehenderunt me iniquitates
mee et non potui ut viderem.
Multiplicate ſunt ſuper capillos
capitis mei. et cor meũ dereliquit me.
Complaceat tibi dñe ut eruas me

dñe ad adiuuandū me respice.
Confundantur et reueran
tur simul. qui querunt aīam me
am ut auferant eam.
Conuertantur retrorsū et reue
reantur. qui volunt m̄ mala.
Ferant confestim cōfusionē
suam. qui dicunt m̄ euge euge.
Exultent et letentur super te
omnes querentes te. et dicāt sē
per magnificetur dominus q̄
diligunt salutare tuum.
Ego autem mendicus sum et
pauper. dñs sollicitus est mei.
Adiutor meus et protector
meus tu es. deus meus ne tar
daueris. ā Complaceat tibi do^e.
vt eruas me domine ad adiuuan
dum me respice. ā Sana dñe. ps.
Beatus qui intelligit sup
egenum et pauperem in
die mala liberauit eū dominus.
Dominus conseruet eū et viui

ficet eum et beatum faciat eu
in terra et non tradat eu in ani
mam inimicorum eius.
Dominus opem ferat illi sr
lectu doloris eius. vniuersum
stratu ei' versasti i ifirmitate ei'.
Ego dixi dne miserere mei.
sana aiam mea qr peccaui tibi.
Inimici mei dixerut mala
michi. quando morietur et pe
ribit nomen eius.
Et si ingrediebatur vt videret
vana loquebatur. cor eius con
gregabit iniquitatem sibi.
Egrediebatur foras. et loque
batur in idipsum.
Aduersu me susurrabant
omnes inimici mei. aduersu
me cogitabant mala michi.
Verbum iniquu cõstituerut
aduersum me. nunquid qui dor
mit no adiiciet vt resurgat.
Etenim homo pacis mee in

quo speraui qui edebat panes
meos magnificauit super me
supplantationem.
Tu autē dn̄e miserere mei et
resuscita me et retribuam eis.
In hoc cognoui quoniam vo
luisti me. quoniam nō gau
debit inimicus meus sr̄ me.
Me autem propter innocētiā
suscepisti. et confirmasti me i
conspectu tuo in eternum.
Benedictus dn̄s deus israel a
seculo et in seculum fiat fiat.
A. Sana dn̄e aīam meam quia
peccaui tibi. A. Sitiuit. Psalm
Quemadmodum deside
rat ceruus ad fontes a
quarum. ita desiderat anima
mea ad te deus.
Sitiuit aīa mea ad deum fon
tem viuum. quando veniam
et apparebo ante faciem dei.
Fuerunt m̄i lacrime mee panes

die ac nocte dum dicitur michi
quotidie vbi eſt deus tuus.
Hec recordatus ſum et effudi i
me aiam meam. qm tranſibo i
locum tabernacli admirabilis
vſqz ad domum dei.
In voce exultationis et confeſ
ſionis. ſonus epulantis.
Quare triſtis es anima mea
et quare conturbas me.
Spera in deo qm adhuc confi
tebor illi. ſalutare vultus mei
et deus meus.
Ad me ipſum anima mea co
turbata eſt propterea memor
ero tui de terra iordanis et hermo
nim a monte modico.
Abyſſus abyſſum inuocat. i
voce catharactarum tuarum.
Omnia excelſa tua et fluctus
tui ſuper me tranſierunt.
In die mandauit dns miam
ſuam. et nocte canticum eius.

Apud me oratio deo vite mee. di
cam deo susceptor meus es.
Quare oblitus est mei. et quare
contristatus incedo dum affligit
me inimicus.
Dum confringuntur ossa mea
et exprobraverunt michi qui tri
bulant me inimici mei.
Dum dicunt michi per singu
los dies ubi est deus tuus.
Quare tristis es anima mea
et quare conturbas me.
Spera in deo qm adhuc confite
bor illi. salutare vultus mei et
deus meus. A. Sitivit anima
mea ad deum fontem vivum qn
veniam et apparebo ante faciem
domini. V. A porta inferi. R. Erue
domine animas eorum. Pater nr.
Spiritus meus Lco septia.
attenuabitur dies mei
breviabuntur. et solum michi sr
est sepulchrum. Non peccavi. et

in amaritudinibz moratur o
culus meus. Libera me domine
et pone me iuxta te et cuiusuis
manus pugnet contra me. Dies
mei transierunt cogitationes mee
dissipate sunt torquẽtes cor me
um. Noctem verterunt in diem.
et rursum post tenebras spero lu
cem. Si sustinuero infernus
domus mea est. et in tenebris
straui lectulum meum. Putredi
dixi. pater meus es. mr̄ mea
et soror mea vermibz. Ubi est er
go nunc prestolatio mea et pa
tientia mea. tu es domine deus
meus. ℞. Peccantem me quotidie
et non penitentem timor mortis
conturbat me. Quia in inferno
nulla est redemptio miserere mei
deus et salua me. ℣. Deus in noīe
tuo saluum me fac et in virtute tua
libera me. Quia. lcō viij.
Pelli mee consumptis

carnibus adhesit os meum et
derelicta sunt tantummodo labi
a circa dentes meos. Misereminí
mei misereminí mei saltem
vos amici mei. quia manus domini
tetigit me. Quare persequimini
me sicut deus. et carnibus meis
saturamini. Quis mihi tribuat
ut scribantur sermones mei.
Quis michi det ut exarentur
in libro stilo ferreo aut plumbi
lamina vel celte sculpantur
in silice. Scio enim quod redemptor
meus vivit et in novissimo
die de terra surrecturus sum.
Et rursum circumdabor pelle
mea et in carne mea videbo deum.
Quem visurus sum ego ipse. et
oculi mei conspecturi sunt. et
non alius. Reposita est hec spes
mea in sinu meo. ℟ Requiem eter
nam dona eis domine. Et
lux perpetua luceat eis. ℣ Qui

lazarum reſuſcitaſti a monumēto feti
dum tu eis domine dona requiē. Et
lux perpetua luceat eis. lcō. ix.
Quare de vulua eduxiſti me.
qui vtinam conſūptus eſ
ſem ne oculus me videret. ffuiſſē
quaſi non eſſem de vtō traſlat⁹
ad tumulū. Nunquid nō pauci
tas dierum meorū finietur breui.
Dimitte ergo me dn̄e vt plangā
paululum dolorem meū. Anteq̄
vadam et non reuertar ad terrā
tenebroſam et opertam mortis
caligine. Terram miſerie et te
nebrarum vbi vmbra mortis
et nullus ordo ſed ſempiternus
horror inhabitans. ℟. Libera me
domine de morte eterna in die illa
tremenda. Quando celi mouendi
ſunt et terra. Dum veneris iudica
re ſeculum per ignem. ℣. Dies illa
dies ire calamitatis et miſerie di
es magna et amara valde. Quādo

celi. ℟ Quid ergo miserrimus q̄d
dicam vel quid faciam dum nil
boni perferam ante tantū iudicē.
Dum ve. ℣ Requiem eternā do
na eis domine et lux perpetua lu
ceat eis. Libera me domine. In
laudibꝫ. antipho. Exultabũt. ps.
Miserere mei deus. secundum
ā. Exultabunt dn̄o ossa humili
ata. ā Exaudi dn̄e. psalmus.
Te decet hymnus deus i
syon et tibi reddetur vo
tum in iherusalem.
Exaudi deus orationem meā
ad te omnis caro veniet.
Verba iniquorum preualuerūt
super nos et impietatibꝫ nr̄is
tu propiciaberis.
Beatus quē elegisti et assūpsi
sti. inhabitabit in atrijs tuis.
Replebitur ī bonis domus tue.
sanctum est templū tuū mira
bile in equitate.

Exaudi nos deus salutaris nr̄.
spes omnium finiū terre et ī mari loge.
Preparās mōtes ī virtute tua
accinctus potētia qui cōturbas
profundū maris sonū fluctuū ei⁹.
Turbabuntur gētes et timebūt
qui habitant terminos a signis
tuis exit⁹ matutini et vespere
delectabis.
Visitasti terram et inebriasti eā.
multiplicasti locupletare eā.
Flumen dei repletū ē aquis.
parasti cibum illorū qm̄ ita ē
preparatio eius.
Rivos eius inebrians multi
plica genimina eius ī stillici
diis eius letabitur germinās.
Benedices corone anni beni
gnitatis tue. et campi tui re
plebuntur ubertate.
Pinguescent speciosa deserti. et
exultatione colles accingetur.
Induti sunt arietes ovium

et valles abundabunt frumẽto
clamabunt etenim hymnũ
dicent. Añ. Exaudi dñe orationẽ
meã ad te omnis caro veniet.
Añ. Me suscepit. Psalmus.
Deus deus meus ad te de lu.
Añ. Me suscepit dextera tua dñe.
Añ. Eruisti. Psalmus.
Ego dixi in dimidio die
rum meorum vadam ad por
tas inferi.
Quesivi residuum annorũ
meorum. dixi non videbo do
minũ deum i terra viventiũ.
Non aspiciam hominẽ ult.
et habitatorem quietis.
Generatio mea ablata est
et convoluta est a me. quasi
tabernaculum pastorum.
Precisa est velut a texente vi
ta mea. dũ adhuc ordirer suc
cidit me.
De mane usqz ad vesperam

fines me. sperabam vsq; ad ma
ne q̄si leo sic contriuit omnia
ossa mea.
De mane vsq; ad vesperam fini
es me. sicut pullus hyrūdis sic cla
mabo meditabor vt columba.
Attenuati sunt oculi mei. su
spicientes in excelso.
Domine vim patior responde
pro me quid dicam aut q̄d respō
debit michi cum ipse fecerim.
Recogitabo tibi omnes ānos
meos. i amaritudīe anime mee.
Domine si sic viuitur et i ta
libus uita spiritus mei corripi
es me et viuificabis me ecce in
pace amaritudo mea amarissīa.
Tu autem eruisti aīam meā
ut non periret. proiecisti post ter
gum tuum omnia pctā mea.
Quia non infernus confite
bitur tibi neq; mors laudabit
te non expectabunt qui descen

dunt in lacum veritatẽ tuam.
Vivens vivens ipse confite-
bitur tibi sicut et ego hodie pr̃
filijs notam faciet veritatẽ tuã
Domine saluum me fac et
psalmos nr̃os cantabimus cũ-
ctis diebus vite nostre in domo
domini. ã. Eruisti dñe animã
meã ut nõ periret. ã. Omnis. ps.
Laudate dominum de celis.
ã. Omnis spiritus laudet do-
minum. ã. Ego sum. psalm'
Benedictus dñs deus israel.
ã. Ego sum resurrectio et vita
qui credit in me etiam si mortu'
fuerit viuet et omnis qui viuit
et credit in me nõ morietur in e-
ternum. Kyriel'. Xpel'. Kyriel'. Pater nr̃. Et ne. ps.
De profundis clamaui ad te.
Requiem eternam dona eis dñe.
Et lux perpetua luceat eis. Requie-
scant in pace. Amen. Domine ex

audi orationē meā. Et clamor. Or
Inclina domine aurem tuā.
Fidelium deus omī cond̄. Or

Senſuiuent les quinze ioyes nre dāe.



Doulce dame de miseri
corde mere de pitie
fontaine de to' biēs

qui portastes iesucrist neuf moys
en voz precieux flans et qui la
laictastes de voz doulces mãmel
les. Belle tresdoulce dame ie vo⁹
cry mercy. et vous pry que vous
vueilles deprier vr̃e cher filz q̃
il me doint en telle maniere vi
ure en cest siecle q̃ ie puisse venir
a sa misericorde et en la fin a
vraye confession et repentance
de tous les pechez q̃ ie fis oncques.
Et me doint son benoist corps re
cepuoir au prouffit de mõ ame.
Et quant elle partira de mõ corps
que il la vueille recepuoir en son
sainct paradis. Et ainsi vo⁹ lui
prieres belle tresdoulce dame et ie
men agenoilleray quinze fois de
uant vostre saincte ymage en
lonneur et en la reuerence des
quinze ioyes que vous eustes en
terre de vostre cher filz.

Aue maria gratia plena do⁹.

Belle treſdoulce dame po
icelle grant ioye que vo
euſtes quant le ſainct ange ga
briel vous apporta la nouuelle
q̃ le ſauueur de tout le monde
vendroit en vous. Doulce dame
pries lui que il vueille deſcendre
en mon cueur eſpirituelment.
Aue maria gr̃a.
O treſdoulce dame po icelle
grant ioye q̃ vo euſtes
quãt vous allaſtes en la mon
taigne viſiter madame ſaĩcte
elizabeth v̄re couſine et elle vo
diſt q̃ vous eſties benoiſte ſur
toutes autres femmes et le
fruit de v̄re doulz ventre eſtoit be
noiſt. Doulce dame pries ce be
noiſt fruit quil me vueille de ſa
benoiſt grace raſaſier.
Aue maria.
O treſdoulce dame po icelle
grant ioye que vo euſtes

quãt vous le ſentiſtes mouuoir
en voz precieux flans. Doulce
dame pries lui que il vueille
eſmouuoir mon cueur a le
ſeruir et amer.

Aue maria.

O Treſdoulce dame pour
icelle grant ioye q̃ voꝰ
euſtes au iour de noel quant
vr̃e cher filz voult naſquir de
vous. Doulce dame pries lui
quil mottroit ſa benoiſte na
tiuite a ma redemption.

Aue maria.

O Treſdoulce dame pour
icelle grant ioye que voꝰ
euſtes quant les paſtoureaulx
vous trouuerent et vr̃e doulx
enfant. Doulce dame pries lui
q̃ ie le puiſſe trouuer en toutes
mes tribulations. Aue m.

O Treſdoulce dñe poʳ icelle
grant ioye que voꝰ eu

ſtes quat les trois roys vindrēt
adorer vr̄e cher filz: et lui offri
rent or. encens. et myrre. et il
les receupt. Doulce dame p̄es
lui que il vueille recepuoir
mon oroiſon. Aue maria.
O Tresdoulce dame pour
icelle grant ioye que
vous euſtes quant vo⁹ loffriſtes
au temple et ſainct ſymeon
le receupt entre ſes bras Doul
ce dame pries lui q̄l vueille
recepuoir mon ame quat elle
partira de mon corps.
Aue maria gratia.
O Tresdoulce dame pour
icelle grant ioye q̄ vo⁹
euſtes quant vo⁹ leuſtes perdu
et vous le retrouuaſtes entre
les iuifz en hieruſalē preſchāt
Doulce dame pries lui que ſe
ie lay perdu par mes deffaultes
que ie le puiſſes retrouuer par

voz ſainctes meritis.
Aue maria.
O Treſdoulce dame pour
icelle grant ioye que
vous euſtes quant vo^s fuſtes
ſemonce aux neupces ſaint
archedeclin et vr̃e doulz filz
mua leaue en vin. Doulce dāe
pries lui que il vueille muer
la mauuaiſtie de mõ cueur
et de mon corps en ioye pardu
rable. Aue maria gratia.
O Treſdoulce dame pour
icelle grant ioye que
vous euſtes quant voſtre doulx
filz repeuſt cinq mille hōmes
de cinq pains et de deux poiſ
ſons. Doulce dame pries lui
que il vueille mes cinq ſens
conuertir. Aue maria.
O Treſdoulce dame pour
icelle grant pitie et com
paſſion que vous euſtes quāt

vre doulz filz ſouffri mort et
paſſion en la croix pour nous
rachater des paines denfer.
Doulce dame pries lui que la
mort quel ſouffri pour nous
nous gart de la mort pardura
ble. Aue maria gratia.
O tres doulce dame pour
icelle grant ioye que
vous euſtes au iour de paſques
quant vre cher filz reſuſcita de
mort a vie. Doulce dame pries
lui que il me vueille reſſuſciter
au tremblable iour du iuge
ment et que ce ſoit au ſauue
ment de mon ame.
Aue maria gratia.
O tres doulce dame pour
icelle grant ioye que vo
euſtes au iour de laſcencion
quant vre doulx filz monta
aux cielx. Doulce dame pries
lui que il traye apres lui mon

gieur et toutes mes penſees.

Aue maria gratia.

O Tresdoulcedame pour
icelle grant ioye q̄ voꝰ
euſtes au iour de penthecouſte
quant vr̄e doulx filz enuoya le
ſainct eſperit a ſes diſciples et les
enlumina et embraſa. Doulce
dame pries lui que il enlumine
mon cueur a lui ſeruir amer
et honnourer.

Aue maria gra.

O Tresdoulcedame pour
icelle grant ioye que voꝰ
euſtes au iour de vr̄e aſſum
ption quant vr̄e cher filz vous
emporta es cieulx et vous aſſiſt
a ſa dextre et vous couronna
sur toutes les femmes du mōde
Doulce dame pries lui pour moy
et pour tous pecheurs et pechereſ
ſes dont il voult eſtre depries q̄
par ſa digne vertu ilz puiſſent

yſſir de leurs peches. et amender
leurs vies. Et que les trespaſ
ſez aient pardon et repos la vo
lunte de dieu ſoit faicte es cieulx
en terre et en mer. Amen.

Aue maria.

Doulz dieu doulz
pere ſaincte trini
te vng dieu je voꝰ
requier conſeil et
aide en lonneur et en la remem
brance dicellui haultieſme con
ſeil que vous preiſtes de voſtre
propre ſapience quant voꝰ en
uoyaſtes vr̃e ſainct ange ga
briel a la vierge marie dire et
annũcer la nouuelle de nr̃e
ſalut. Sire comment ce fut
vray vous requier je conſeil et
aide que vous me conſeilliez en
telle maniere comme voꝰ ſcauez
que meſtier m'eſt en lonneur
de vous et de vr̃e loy. et a mon ſa



lut. Pater nr̃ qui es.
Beau ſire dieu ie voꝰ requier
que vous regardes en pitie
en lonneur et en la remẽbrance de
celluy regart donc vous regardaſtes
humain lignage quant vous en
voiaſtes vr̃e cher filz en terre mou
rir pour nous et le livraſtes a
tourment et meiſtes vr̃e propre
corps en obedience. Beau ſire ſi
comment ce fut vray ie vous re
quier que vous me regardes en
pitie. Pater noſter.
Beau ſire dieu ie vous re
quier conſeil et aide en lon
neur de celle ſaincte parolle q̃ voꝰ
deiſtes a voz ſaincts diſciples q̃nt
vous deiſtes paix des cieulx gardes
ceulx qui croiront en moy. Sire
ſi comment ce fut vray vous re
quier le pardon. Pater noſter.
Beau ſire dieu ie voꝰ requier
que vous me regardes en

pitie en lonneur et en la remem
brance dicellui ſainct regart dõt
vous regardaſtes voz ſaincts a
poſtres quant vous leur deiſtes q̃
quelconq; choſe que vo⁹ demãderes
a mon pere en lonneur de moy
vous lauꝛes. Sire ſi cõment ce
fut voir vous requier ie que vo⁹
me regardes en pitie. Pater nr̃.

Beau ſire dieu ie vo⁹ requier
que vous me regardes en pi
tie en lonneur et en la remẽbrãce
dicellui regart dont vous re
gardaſtes ſainct pierre lapoſtre
quant il vous renoya trois fois
en vne nuit. Sire ſi comme ce
fut voir vous requier ie que vo⁹
me regardes en pitie. Pater nr̃.

Beau ſire dieu ie vous re
quier que vous me regar
des en pitie en lonneur et en la re
membrance dicellui regart dõt
vous regardaſtes les fẽmes qui

vous ſuiuoient plourans quant
vous portaſtes la croix a voz digneſ
eſpaulles. et vous leur deiſtes filles
de hieruſalem ne ploures pas
ſur moy mais ſur voz enffans.
Sire en celle remembrance vous
requier ie que vous me regardes
en pitie. Pater noſter.
Beau ſire dieu ie vous re
quier que vous me regardes
en pitie en lonneur et en la reuerence
dicellui ſainct regart dont vous
regardaſtes vr̃e piteuſe mere et
vr̃e diſciple ſainct iehan leuange
liſte en angoiſſeuſe mort que voꝰ
ſouffriſtes pour moy. Sire comme
ce fut vray ie vous requier que voꝰ
me regardes en pitie. Pater nr̃.
Beau ſire dieu ie vous re
quier pardon pour icellui
ſainct regart dont vous regarda
ſtes le larron en la croix quant
il vous diſt. Sire remembre toy

de moy quant tu ſeras en ton re
gne. Et ta doulce bouche lui re
ſpondit. Huy ſeras auec moy en
paradis. Sire ſi comme ce fut
vray ie vous requier que vous
me regardes en pitie. Amen.
Pater noſter.

HYMNE

Createur rempli de bonté
Qui connois noſtre infirmité
Dans ces jours aux jeunes preſcrits
Ecoute nos pleurs et nos cris

Tu lis au ſecret de nos cœurs
Et nos beſoins et nos langueurs
Reçois en pere et tendre Roy
Des ſujets qui retournent a toy

Nous ſcauons a la verité
Que nos pechez t'ont irritté
Mais pour la gloire de ton nom
Accorde nous en le pardon

Que l'eſprit ſoit ſanctifié
Dont le corps eſt mortifié
Que l'ame ait moins d'egarrements
Dont le corps prend moins d'aliments

Sainte adorable Trinité
Dont l'eſſence fait l'Unité
Accorde nous le ciel pour prix
De ces jours au jeune preſcrits.

FIN

Appaiſe ton couroux o Seigneur et efface
A jamais nos pechez appaiſe ton couroux
A cauſe de ton fils ſois nous propice et doux
Appaiſe ton couroux par ta divine grace

TABLE

du contenu en ces heures

Euangiles

De St. Jean	25
de St. Luc	27
de St. Mathieu	29
de St. Marc	31

Oraiſons

Obſecro	32
Intemerata	36
du St. Eſprit	368
de St Michel	68
de St Jean Baptiſte	69
de St Laurens	69
de St Sebaſtien	70
de St. Nicolas	71
de St Romain	72
de Ste Cathrinne	72
de Ste Marguerite	73

Offices

de la Ste Vierge	43
de la Ste Croix	105
du St. Eſprit	110
des deffunts	137
les ſept pſaumes	115
litanies des Sainćts.	129

194

12.3.0

ILLUM
s undu
o PURE
ech pag
pinted
MINIATU
aso Hu
The at t
URNISH
nd cont
UPRE,
The volum
beautiful
well draw
John in
in Eden
elaborate
his Ang
miniatur
whom th
two
nce;
) The
irgin;
ourner
the lo
full-le

ILLUMINATED MS.—HORÆ BEATÆ MARIÆ VIRGINIS, secundum usum Romanum, cum Calendario: Beautifully written upon 92 leaves of PURE VELLUM by a FRENCH SCRIBE, with lettres batardes, in red and black ink; each page decorated with an outside border composed of flowers and fruit richly painted and heightened with gold; the text further embellished with 14 FULL PAGE MINIATURES, beautifully drawn and richly painted in the same exquisite manner; also Hundreds of DECORATED CAPITAL LETTERS, and ORNAMENTED BARS, filling the line at the end of a sentence, all of which are similarly painted and illuminated with BURNISHED GOLD; *full bound in its original covering of Lyonese calf, richly tooled, and containing the name of the lady for whom the volume was executed, viz.,* JACQUELINE DUPRE, *in the centre of each side;* £50, SÆC XV (about 1450) 8vo

This volume appeals strongly both to the collector of illuminated MSS. and to the lover of beautiful bindings. The writing is very regular, the margins wide, the miniatures large and well drawn, and all the colouring rich and full. The subjects of the miniatures are: (1) St. John in Patmos writing his gospel, with a fine landscape in the distance; (2) Adam and Eve in Eden being tempted by the serpent in the form of a woman; (3) The Annunciation—a very elaborate picture with an inset of God, surrounded by stars, looking down upon the Virgin and His Angel; (4) The Meeting of Mary and Elizabeth; (5) The Birth of Christ, with a smaller miniature beneath representing the astonishment of the Devil; (6) A portrait of the lady for whom the volume was made, seated in a fine landscape, fondling a pet lamb, and accompanied by two men servants, one of whom is playing a bagpipe, a view of her house is in the distance; (7) The Visit of the three Kings richly apparelled, and bringing costly offerings; (8) The Presentation in the Temple; (9) The Flight into Egypt; (10) The Coronation of the Virgin; (11) The Crucifixion; (12) Pentecost; (13) Burial of the Dead, showing priests and mourners performing service over a richly appointed coffin; a full-length figure of the corpse in the lower margin; (14) A portrait of the lady for whom the book was made kneeling before a full-length figure of the Virgin and Child in a handsome tapesteried room.

DV PRE

